image
not
available


SACROSANCTA
CONCILIA
AD
REGIAM EDITIONEM
EXACTA,
nunc QVARTA PARTE prodi
Auctior
udio PH. LABBEI & GAB. COS
Soc JESU Presbyterorum
PARISIIS
SOCIETATIS TYPOGR. jus
REGIS Constitutæ.
Cum Priuileg. M.DC.LXXII.



SACROSANCTA
CONCILIA
AD REGIAM EDITIONEM
EXACTA

QUÆ NUNC QUARTA PARTE PRODIT AUCTIOR

Studio PHILIP. LABBEI, & GABR. COSSARTII
Soc. JESU *Presbyterorum.*



LUTETIÆ PARISIORUM,
Impensis SOCIETATIS TYPOGRAPHICÆ Librorum
Ecclesiasticorum jussu Regis constitutæ.

M. DC. LXXII.

CUM PRIVILEGIO REGIS CHRISTIANISSIMI.



LUDOVICO
DECIMOQUARTO
REGI
CHRISTIANISSIMO.

SANCTUM *Majestati tuæ munus offero*, REX CHRISTIANISSIME, *conciliorum canones, & decreta pontificum, quorum partem cum obtulisset olim Carolo Magno Hadrianus pontifex, dignum Romana, dignum Gallica majestate donum dedisse visus est. Regi tradebat Dei*

vicarius, quod regum fidei Deus ipse commisit. Cum enim tutores eos curandis populorum bonis instituerit: religionem certe, qua nihil est in omni bonorum genere præstantius, ipsorum tutelæ ante omnia commendavit. Hinc adeo summa iis divinitus delata potestas est, qua & reipublicæ cum imperio præessent, & essent ecclesiæ præsidio; ut eadem autoritate & jura sua sancirent, & Divina tuerentur; haberetque rex cælestis, quod ait Sixtus pontifex, terrarum reges suo numini fœderatos.

Quæ cum sit & Christianorum regum communis, & Christianissimorum præcipua laus; eamque suum ipsis nomen, tot promeritis concessum, tot immortalibus consecratum monumentis, sempiternam asserat: tum ita proprie tua est, REX AUGUSTISSIME, *ut Christianißimus si hereditario jure non diceretis, dici merito*

tuo potuisses. Quamvis enim superiorum principum titulos heroicarum in te virtutum consensus & conspiratio collegerit : vincit tamen cæteros hic unus, non eo tantum quod a sanctitate sua præstantior sit, sed etiam quod religione tua commendatior ; vitamque tuam, cujus sibi partem decerpunt singuli, omnem unus contineat.

Nam quod Magnanimus, quod Invictus, quod Victor diceris, dos est bellorum propria ; quod Sapiens, consiliorum ; quod Magnificus, splendoris illius, quem in palatio, in publicis operibus, in omni apparatu, regium explicas. Te Pacificum ut vocemus, facit Galliæ tranquillitas ; ut Patriæ Parentem, felicitas publica ; ut Augustum, oris illa majestas, quantam nemo ante viderat tanta humanitate conjunctam. Te Clementem

condonatæ injuriæ, te Moderatum victoriæ medio in cursu repressæ, te Legislatorem emendata jura, te Iustum non reddita tantum judicia, sed etiam data beneficia loquuntur.

Quæ virtutes cum in diversa regni munera sparsæ sint, & suis quæque officiis definitæ: ubique, REX MAXIME, *Christianissimus es: titulos omnes tuos hic unus amplectitur, in omnes, veluti mens quædam, infusus est; & quanquam illustrior, eos tamen adeo non obscurat, ut ipsis magna fiat ab ejus splendore claritatis accessio. Vere enim Magnanimum te probasti, cum in Hungaria ecclesiæ injurias armis ultus es; vere Clementem, cum tuas ob ecclesiæ reverentiam condonasti. Neque vero aut Sapientior unquam videberis, quam cum gladiatorum furorem, qui tot sæculis, tot tentatis*

artibus, tanta vi adhibita, refrenari non potuerat, non tam edictorum severitate, quam persuasione animorum, penitus compressisti; aut Iustior, quam cum jussu tuo eversa impietatis delubra sunt, & vera religio magno bonorum omnium plausu sæpius asserta; aut titulis cæteris clarior, quid enim hic replicem omnes? quam cum eos religione consecrasti.

Hanc enim cum in dictis etiam factisque tuis quotidianis elucere palatini tui prædicent: tum agnoscunt, quos rebus gerendis adhibes, in eam te perpetuo, tanquam in regiæ administrationis normam, esse intentum; eam, legum tuarum mentem esse, & consiliorum omnium moderatricem.

Quapropter merito tibi, CHRISTIANISSIME REX, *hunc religionis thesaurum dicamus; illa concilia, quæ perinde Gre-*

gorius Magnus ut evangelia venerabatur; illos antistitum conventus, quorum judicium eodem ac Divinum loco habendum primus Christianorum principum censuit; quorum arbitrio causas suas Deus ipse, quoties habuit adversarios, permisit: nec veremur ut hæc volumina benigne accipias, quorum argumento debere te non patrocinium tantum, sed honorem etiam observantiamque, profiteris.

Hæ sunt, REX MAXIME, *principibus æque ac populis positæ leges, eoque magis principibus, quod summo legislatori propius subjecti, per eas duplicis officii formam acceperint, parendi Deo, populis imperandi; sic ut nunquam imperent felicius, quam cum religiosius parent. Privatorum quippe sortes varie dispensat Deus: regnorum fata ex religione suspensa sunt. Perinde enim ut illa colitur, ita stare imperia,*

vel

vel prolabi solent ejus nutibus, qui ea non condidit, nisi ut in iis ipse regnaret. Et interest alioqui principum, eum summe dominari, cujus potestate fundatam esse suam agnoscunt. nam quæ vicaria supersit autoritas, si suprema tollatur?

Hoc scilicet intelligebant majores illi tui, REX CHRISTIANISSIME, *quorum summæ religioni par regnandi felicitas & gloria Divino munere concessa, & ad posteros deinde transmissa reges, per te tam admirabiliter aucta est. Eorum enim pietatis monumenta cum sint dicatæ Deo basilicæ, defensa & locupletata ecclesia, ejus hostes bellis domiti, ejus pontifices in Petri sedem restituti: tum præsertim convocatæ synodi, quibus ipsi sæpe intererant, & asserta sacris canonibus autoritas: qui cum a Leone pontifice dicantur mansuræ usque in finem sæculi leges,*

Gallico maxime regno conveniunt, cui perennitatem omnia pollicentur.

Tum sancta, PRINCEPS OPTIME, *regum edicta sunt, cum ab his sanctitatis fontibus manant: tum vera Constantini magnifica illa vox, Deum per pectora principum jura sua dictare. Quod quia per te Deus tum præstitit, cum leges tulisti ejus oracula referentes; quia primum in repub. religioni locum esse vis, atque ita sacerdotium & imperium temperari, ut sit utrumque alterius majestate augustum, alterius sanctitate venerandum: eo fit, ut te tui Constantinum alterum habeant, quem æquales sui communem episcopum, usurpato liberius vocabulo, nuncuparunt; te non minorem Theodosio, cui animum non tantum regium, sed etiam sacerdotalem, Leo Magnus gratulatus est; te Marciano majo-*

rem, cui quartæ ſynodi patres, ſacerdoti, imperatori, acclamarunt.

Facis hac tua pietate, REGUM MAXIME, *ut regnet in Gallia Deus, qui te principem delegit, tanquam idoneum, per quem tot populis imperaret. Propagabit ille viciſsim regnum tuum, ut ſuum amplificet: atque ut diutius regnet, te ſoſpitem diutiſſime tuebitur. Immo, ſi augurari fas eſt, æternum Deus in Gallia dominabitur, quia ſapientiæ tuæ ac religionis exemplis illam perpetuo reges. Habebunt te ſcilicet nepotes ſpecimen immortale regnandi: & Chriſtianiſſimam gentem non tam reges ſui, quam æterna virtutum tuarum magiſteria, gubernabunt. Lutetiæ Pariſiorum,* XIV. *Kal. April.* M. DC. LXXII.

Sacræ M. T. devotiſſimus
GABRIEL COSSARTIUS S. J.

GABRIELIS



GABRIELIS COSSARTII
AD LECTOREM
PRÆFATIO.

REGIÆ conciliorum editionis hæc nostra exemplum eſt: atque ut illa, merum eſt opus Binii, auctum Gallicanis Sirmondi conciliis, tomo priore Britannicorum Spelmanni, & quibuſdam aliis: ita hæc regiam repræſentat, ſed longe auctiorem.

Hujus adornandæ autor P. Philippus Labbeus, cum eam multum promoviſſet, piis æque ac eruditis laboribus immortuus eſt. Is Avarici Biturigum nobili familia natus IV. Id. Quintil. ann. M. DC. VII. annum deinde agens XVII. Societati JESU nomen dedit: in eaque tum humaniores litteras, tum philoſophiam ac theologiam, magna doctrinæ commendatione docuit: ac deinde in legendo ſcribendoque totus, egregiam in omni eruditionis genere laudem, ingenti librorum quos edidit multitudine, adeptus eſt. Vir laboris aſſiduitate, facilitate ingenii, memoriæ tenacitate, paucis ſecundus: at religioſarum virtutum laudibus, multo etiam quam iſtis, commendatior. Vitam his occupationibus conſtanter traductam ſanctiſſime clauſit in collegio

ô

nostro Parisiensi, XVII. Kal. April. anno Christi M. DC. LXVII. ætatis suæ LX.

Priores hujus operis tomos octo ediderat, noni ac decimi initium, tum duodecimum, & alios consequentes. Ego succedere in ejus laborem jussus, nonum tomum edidi, a concilio Nemausensi in villa Portu, an. DCCCXXCVI. decimum, à concilio Claromontano, an. M. XCV. undecimum totum in duo distinctum volumina, quorum alterum dici tomus XI. debuerat, alterum, tomus XII. nisi jam editus XII. fuisset: item volumen, quo Apparatus continetur, & omnium appendices, ac syllabos. Quod idcirco admonendus lector fuit, ne mihi alterius laudem, aut illi vicissim lapsus meos tribueret.

Supersedemus hic laudandis iis, quorum beneficio facta est hæc collectio vel melior, vel auctior. Quoties enim nova quædam edidimus, professi sumus quorum munere sint accepta.

Quidquid autem hic proferamus, certum nobis est, superesse in quo se aliorum exerceat industria: neque posse vnquam tam absolutum in hoc genere corpus colligi, nihil ut ei adjici queat. Nam post omnem omnium curam & laborem, latebunt semper in bibliothecarum forulis, in ecclesiarum ac monasteriorum tabulariis, in privatorum scriniis, aut in obscuris etiam & ignotis recessibus, veteres chartæ, quæ cum priorum diligentiam fugerint, felicioribus deinde aliis occurrent. Quæ intellecta nolim, aut de diœcesanis synodis, cum eas ab anno præsertim M. CCC. edere consulto desierimus, eas ob causas; quæ a nobis eo loco allatæ sunt; aut de provincialibus ipsis, circa Tridentini concilii tempora celebratis. Multas enim hujusmodi, quibus volumen

e noſtris unum vix capiendis ſufficeret, prætermiſimus ob earum copiam, & quia tam ſimiles ſunt inter ſe, ut aliæ aliarum exempla eſſe videantur.

Aſteriſcis ea voluimus inſigniri, quæ ad regiam conciliorum collectionem adjecta ſunt, ſive nunc primum in lucem prodeant, ſive alibi prius extarent.* Factum eſt autem typographorum incuria, ut nonnullis adjecti ſint locis, a quibus abeſſe deberent; aut contra deſiderentur, ubi additos oportebat. Quæ menda, cum in libri corpus irrepſerunt, ſæpe in Syllabo, qui cuique tomo præmiſſus eſt, corriguntur: quanquam ne hic quidem errorem ubique præſtare auſim. Quod vero pontificum aut imperatorum nomina ſummis paginis ſemel aut iterum falſo aſcripta ſint, eorumdem oſcitantiæ tribue, qui ea mutare aliis, quanquam juſſi, omiſerunt.

At in conciliorum numero, quod videbitur forte nonnullis erratum eſſe, falſo videbitur. Quamvis enim Arelatenſe verbi gratia, quod IV. vocavimus, ſeptimum reipſa ſit eorum, quæ a nobis edita ſunt: retinet tamen quarti nomen, vetuſta ſibi poſſeſſione acquiſitum, ne confuſionem inducta nominum mutatio pariat. Erant enim, ut ex Roderico Toletano diſcimus, majora quædam & primæ notæ concilia, quæ dicebantur eſſe in canone; alia minoris dignationis, quæ extra canonem. Priora, certa numerorum ſerie deſignabantur, poſteriora minime.

Notarum & obſervationum quod parcior fui, ſecutus ſum Philippi Labbei inſtitutum: quod vero ſub operis finem uberes in illud commentarios non mediter, quos ille pollicitus erat; eorum conſiliis parui, qui eidem vehementer autores fue-

rant, id ne susciperet. Nam in tam vasto opere quis commentariorum modus?

Mitto præfari pluribus, & de argumenti dignitate admonere lectorem. Cum enim præfationes ediderimus præcipuis conciliorum collectionibus ab autoribus suis præmissas: quid iis, quod exigi a nobis possit, indictum? duabus præsertim, quarum P. Jacobus Sirmondus autor est; alterius in concilia generalia Romæ edita, ubi suppressum Sirmondi nomen; alterius in antiqua Galliæ concilia: quarum vtraque dignissima est, quæ a synodicæ antiquitatis studiosis legatur.



AD

SACROSANCTA
CONCILIA

A PHILIPPO LABBEO

ET


GABRIELE COSSARTIO

Soc. JESU Presbyteris

EDITA

APPARATUS,

Quo quæ continentur, sequens Syllabus indicat.



LUTETIÆ PARISIORUM,

Impensis SOCIETATIS TYPOGRAPHICÆ Librorum Ecclesiasticorum jussu Regis constitutæ.

M. DC. LXXII.

CUM PRIVILEGIO REGIS CHRISTIANISSIMI.

X

SYLLABUS

EORUM QUÆ HOC APPARATU CONTINENTUR.



PRÆFATIO.



PRÆFATIONES
SINGULIS CONCILIORUM COLLECTIONIBUS A SUIS EDITORIBUS PRÆMISSÆ.

I.
JACOBI MERLINI
THEOLOGI PARISIENSIS
PRÆFATIONES
IN SUAM CONCILIORUM EDITIONEM.

Cujus tomus prior mera est Isidori collectio: nisi quod Romanorum pontificum Gregorii II. Vitaliani, Martini, Gregorii III. & Zachariæ, addita sunt decreta, cum in Gregorio Magno desiisse Isidorum, ex ejus præfatione certo compertum sit.

Prodiit autem hæc Merlini editio, anno primum M. D. XXIV. *Parisiis, duobus voluminibus* in fol. *tum Coloniæ* M. D. XXX. *duobus itidem volum.* in 8°. *atque iterum Parisiis* M. D. XXXV. 2. *vol.* fol. *Sunt porro editiones illæ tres, omnino eædem: nisi quod in secunda & tertia, ad tomi primi finem addita sunt Bulla aurea Caroli IV. imp. & Bulla Pii V. de non appellando ad futurum concilium.*

PRÆFATIO TOMI PRIORIS.

REVERENDISSIMIS IN CHRISTO PATRIBUS & dominis meis præstantissimis STEPHANO *&* FRANCISCO PONCHERIIS *Senonensis, & Parisiensis eccles. præsulibus circumspectissimis.*

JACOBUS MERLINUS Doctor Theologus S. P. D.



MULTA olim monstra in orbe generata veteres autores commemorarunt, ut illos homines quos probitas ad optimos virtutis titulos provehere non poterat, cum eos ab humana conditione dejectos sentirent, ac infra meritum hominis detrusos, multis consignarent vitiis jam transformatos. Hinc in Esaia centauros, sirenas, ululas, & onocrotalos legimus: in Job Leviathan, Behemot: Cacum describit Virgilius, Cerberum, & Stymphalidas: aprum quoque Erimanthium, & leonem Nemæum, Chimæram, atque Hydram multorum capitum, poetarum figmenta tradiderunt. Nam quemadmodum venena nonnisi circumlita, sic nonnisi obnubilatam tectamque veritatem, conferendam existimarunt: ut feroces hominum, & prope helluinos mores componerent, vitæ conciviu consulerent, optime quoque hærentes similitudini jam pene perdiros instaurarent, ut errorum conditiones, temporum atque locorum inclementia, faciendum expostulabant.

Quod æmulandi hujus fæculi commiseranda calamitas rursum efflagitaret, ubi turpi fugata exilio virtute, veritas omnibus odiosa redditur: ita ut jam prorsus corrupti homines, sicut ægri oculi lucem quantumvis suavissimam, illius censuras ferre pertimescant. Quo fit ut passim pro virtute vitium imperet, lentescat disciplinæ nervus, sensim paulatimque obtenebretur rationis splendor, brutescant homines, & velut consumpta humana effigie, in nescio quæ perhorrenda monstra degenerent. Tanta siquidem sunt istius tempestatis incommoda, & alto egressæ furiæ Tartaro, tam etiam variæ dissimilesque hominum clades, talis denique jam per humanum genus inclementia regnat: ut eo amplius obruantur, succumbantque hominum vires, quo studiosius harum rerum tam infelicium vim, naturam,

atque conditionem perditiſſimam, explorare, explicareque contendunt: quæ ſi priſcorum erraris, probata fidelique ſtatera appenderis, revera juſtificabitur Sodoma; & ſoror Samaria his collata, judicio non putabitur obnoxia: quandoquidem malum peſſimo comparatum quamdam boni rationem præ ſe ferre videatur. Age, quæſo, & cum propheta parietem do-
Ezech. 8. mus Domini effode, quo has omnes abominationes peſſimas hac tempeſtate conſignatas intuearis: omnem ſcilicet ſimilitudinem reptilium, & univerſa idola domus Iſrael depicta in pariete in circuitu per totum; ſeptuaginta quoque viros de ſenioribus turificantes, & dicentes in tenebris & in abſcondito cubilis ſui, non videt dominus nos, dereliquit dominus terram; porro per oſtium quod reſpicit ad aquilonem mulieres ſedentes, plangentes Adonidem; denique inter veſtibulum & altare vigintiquinque viros dorſa habentes contra templum, applicantes ramum ad nares ſuas.

Apoc. 8. Quapropter *audivi vocem*, inquit Johannes, *unius aquilæ dicentis, væ, væ, væ, habitanti-*
Ibid. 9. *bus in terra, & vidi ſtellam cecidiſſe in terram, cui data eſt clavis putei abyſſi*, ex quo *aſcendit fumus, ſicut fumus fornacis magnæ, & obſcuratus eſt Sol, & aer. Et de fumo exierunt locuſtæ, qui-*
Ibid. *bus data eſt poteſtas ſicut habent ſcorpiones.* Et rurſum: *Audivi*, inquit, *vocem dicentem angelo, ſolve quatuor angelos qui alligati ſunt in flumine magno Euphrate, ut occidant tertiam partem hominum.*

Quid vero his myſticis atque figuratis Divinæ prophetiæ verbis oſtenditur? quid, inquam, præter perditiſſimos hominum mores, peſtes, clades, calamitateſque, quibus noſtra tam infelix ætas ab extremis uſque ad primos labefactatur? Quid item tales tamque perhorrendæ voces viſioneſque ſibi velint? Nunquid væ triplex ſuper habitatores terræ, ſupremam errorum ſignabit infelicitatem trium illorum ordinum, quos ſtatus vocant, a ſui conditione deficientium: ut jam pro virtute merum vitium, pro religione ſolus ſuperſit luxus, & pro maturitate levitas habeatur in precio. Neque aliud mihi videtur ſignificare domus Dei paries effoſſus, quam admirandam ſpiritualem autoritatem a priore virtutis excellentia collapſam, ſpretis cæleſtibus atque Divinis ſapientiæ donis, præſertim dum jam ea, qua cæleſtis clave gaudia populis habebat patefacere, perverſitatis abyſſum reſerat: ex cujus fumo, hoc eſt exemplo pernicioſiſſimo, Sol, id eſt ſublimitas pontificalis autoritatis, & aer, id eſt reliqua dignitas ſpiritualis, obſcuratur: ut ne doctrina quidem plane luceant, aut moribus ædificent, qui neglectis ſpiritualibus deliciis, ſolis terrenis hærentes, nec Deum verentur nec homines. Quid denique quatuor angelos ſolvere nobis revelat ſanctus ille vir? niſi ſuperbiæ faſtum laxari, alienarum item opum rapiendi libidinem excitari: nimis quoque aſtutam hypocriſim vela ventis plene nunc committere, nullis quoque jam teneri atque coerceri legibus perfidam hæreſim: ut jam non amplius videatur inter arta præſepis Chriſtus vagiens; jam nulla exornet orbem evangelica paupertas, a ſimulatione nullus vacet mortalium ſtatus; jam denique ſcripturæ nullus paries integer appareat, quem propemodum non labefactarit hæreſis. O miſerandum & nunquam ſatis deplorandum iſtorum temporum ſtatum infeliciſſimum! Quid, bone Deus, tam perverſis artibus execrabilius, damnabiliuſve? quis hæc ſiccis recordabitur oculis? quis interim dabit capiti meo aquam & oculis meis fontem lacrymarum, & plorabo morum integritatem, miſericordiam, innocentiam, ſanctimoniam, religionem, omneſque pariter in hujus infeliciſſimi orbis fœda vitiorum colluvie tam defeciſſe virtutes, quam renata ſimulque adoleviſſe vitia? quandoquidem paupertatem jam oppreſſit cupiditas, caſtitatem faſcinavit voluptas, humilitatem ſuffocavit vanitas, pietatem crudelitas ſuperavit. Jam fraudulenter veritatem vexat hæreſis, ſimulatio religionem evaneſcere compellit, zelum tenet ambitio, adulatio peccatorum multitudinem operit, otium omnis cupidinis artes excitat: unde mirum in modum ſordeſcit Chriſtianorum honeſtas, perit principum atque præſulum dignitas, tepeſcit Chriſtianæ religionis vigor. Exhorret animus horum tam infelicium temporum portenta ſingula proſequi, tamque extremas calamitates recenſere, quibus Chriſtiana militia hoſtes fortiores ſunt, quibus Dei populus ab Allophylis rurſum ſuperatur, a perfida gente iterum capitur, & in miſerandam ſervitutem adducitur, quibus denique, proh dolor! inteſtina civilia quoque bella juſto Dei judicio excitantur, a laicis conculcatur eccleſia, gladium Petri conſumit rubigo, Chriſti ſacramenta vileſcunt, Malchus rurſus in Chriſtum, Phaſſur in Hieremiam, vulpina Herodis fraus in præcurſo-
Apoc. 16. rem. Quid plura? audivit Johannes *vocem magnam de templo dicentem ſeptem angelis, ite & effundite ſeptem phialas iræ Dei in terram.* Quid phialæ effuſæ, præter bella, peſtes, ſchiſmata, mortes, fames, ardores, ſterilitates, inter quæ pullulat apertiſſima infimorum inobedientia, deteſtabilis creſcit errantium inverecundia, præſidentium imperat faſtuoſa conditio, novitas opinionum periculoſiſſima omnia conturbat, juſtitiæ execrabilis conculcatio jura pervertit, pernicioſa ſtudiorum atque ſapientium expilatio de gente in gentem transfert imperia, indignorum frequens promotio ſacra profanat, eccleſiæ atque eccleſia-

sticorum conculcatio Dei iram excitat, præsidentium negligentia errores atque errorum seminaria germinat, nimis frequens atque superflua & inanis dispensatio confundit singula, indulgentiarum quoque facilis concessio peccandi facultatem subministrat?

Quod longe deterius, & omni monstro occurrit execrabilius, quod cum tot taliaque monstra toti orbi imperent, qui talibus verbo opereve occurrat, nemo sit. Vident sacerdotes & levitæ, & prætereunt. Contemplantur hostes, & derident sabbata nostra. Inter hæc tam varia dormitat, dormitque profunde custos Israel, potestas scilicet ecclesiastica: crebris vexatur solicitudinibus, & turbatur circa plurima principum autoritas, jam exhausta membra supremo æstu vix ferre valet dignitas pontificia.

Quapropter unde speranda veniat salutis antidotus, nescio; unde mutuandum suffragium, ignoro. Israeliticus dudum populus ubi in factorem suum deliquerat, cum serviret captivus hostibus, aut diris vexaretur plagis: Deus optimus maximus viros illi præstitit, qui & delinquentem coarguerent, & Divinæ pietatis viscera ad miserandum provocarent, ut delinquentibus flagellum, & spiritualibus viris virtutis concederet incrementum. Sic Israel Moysen, Samuelem Sauli, sic Nathan David, & Achab Heliam, Ezechiæ Esaiam, captivis Danielem. At nunc ita in orbem provocatus agit, quod omnem tollit salutis antidotum: ut pene nullum pietati locum relinquendum vereamur. Ubi quæso qui majorum iras temperent? ubi qui disceptantes principes ad pacem reducant? ubi in lubricos zelus Phinees, in idololatras vomer Samgar, in incircuncisos mandibula Samson, clavus Jahel in sacrilegos, Jonathæ sagitta in blasphemos?

Dum tantis talibusque monstris rem ipsam publicam vexari defatigarique perpendo: propemodum inhumanum fore existimo, torpere, negligereque, & tam perditæ pesti rempublicam depascenti non obsistere. Qua de re ne videar talenta credita in sudarium reponere: constitui, non quod volo, sed quod possum, præstare, quo aut res ipsa levetur publica, aut levare constituentibus adjumentum sit. Cumque præstantius existimem nihil ad proscindenda hujuscemodi renascentia, immo jam plane renata Hydræ capita, armis quibus dudum orthodoxi patres circumcisorum errores contriverunt: posthabitis omnibus occasionibus quæ rem ipsam præpedire dignoscebantur, promptuaria eorum propero, nec a laboribus ante animum suspendo, quam inventum sit quod plene animo satisfaciat, * sacrosanctorum scilicet conciliorum, orthodoxorumque pontificum instituta, quæ partim dudum beatus Isidorus in unum comportaverat, partim tu, reverendissime pater, plumbo obfirmata, publicanda dedisti. Quæ mox in unum referre volumen non dissimulavi, conducibilius reipublicæ nihil fore existimans: quippe cum tam copiose, tamque catholice singula, quæ aut ad atterendos mortalium errores, aut instaurandum jam prope collapsum orbem, præ se ferant, ut facile nunc quisque ad manum habeat, unde hæreses & hæreticos jugulet, elatos deprimat, voluptuosos defatiget, excitet torpentes, exinaniat ambitiosos, vulpes capiat parvulas vineam ecclesiasticam demolientes.

Si igitur posthac monstra a republica arcere pellereque quispiam contendat: quid præstantius lapidibus David, quos hic Jordanis copiosissime subministrat? si item votis esurientium satisfacere tentet: quid copiosius, suaviusque opibus, quas hæc de remotissimis oris veniens navis attulit? si vero semitam & veritatis splendorem concupiscat, ex quibus optimo jure pellantur errorum tenebræ, & procul abeant cum suis autoribus: quid apertius patrum patentumque sententiis, quas impellente sancto Spiritu in hunc acervum comportarunt? Hic nempe velut ex prato floribus universis pleno, facile conceduntur quæcunque ad rem conferunt ecclesiasticam, quæcumque ad comprimenda vitia, extinguendosque concupiscentiæ ardores, conducunt. Hic præstantissima margarita mox, si paululum effoderis, occurret. Hic quoscumque dæmon suscitavit hæreticos, jugulatos, confossos, prostratosque intueberis. Hic rituum atque orthodoxæ ecclesiæ sacramentorum osores, plagis impositis semimortuos agnosces. Hic quo sponsi ecclesiæ jura tuearis, hic sponsæ libertates, & quæcumque reliqua quæ ad pacificum convictum hominum conspirant, facile depromes. Hic velut ad petram parvuli, Novatus, Helchesaitæ, Sabellius, Cerinthus, Nepotianus, cum Paulo Samosateno, eliduntur: hic scintilla Arrianæ perfidiæ, ne magnum tandem præberet incendium, Photinus item, Eunomius, Hebion, Montanus, Prisca, emoriuntur. Hic, velut condensissima silva, latitant orthodoxi, qui instar ursorum Pelagium, Apollinarem, Priscillianum, Nestorium, & Cataphrygas, cum filiis Jericho laniant, lacerant. Hic Eutyches, Manichæus, Acephali, Dioscorus, & Theodorus, prosternuntur: hic Severus Aquilegiensis gladio Phinees jugulatur: hic Monothelitæ mandibula asini dejiciuntur: hic Sergius, Pyrrhus, Macarius, velut vulpes parvulæ tenentur: hic Hussitæ perfidi, Wicclefistæ insani, & Bohemi apostatæ ac schismatici, cum sua tota posteritate, ut singularis ferus, perpetuo fruuntur anathemate. Hic tegum & imperatorum tyrannis velut camo & freno reprimitur: hic præsulum & pontificum luxus coarguitur.

Si dissentiant principes, hic sincera pax latitat; si de primatu disceptent præsules, hic magni consilii angelus præficiendum cæteris patefacit; si pestilens zizania agrum Dominicum labefactare incipiat, mox pater excitatur evangelicus, qui in fasciculos incendio dandam colligere præcipiat. Quorum vim atque conditionem si semel degustaverint autoritates illæ supremæ, pontificum scilicet & principum, ecclesiasticam mox excitabunt potestatem, quæ dudum a Basiliensi concilio toties commonita, vires resumere non valuit: excitata tandem brachium vibrabit, nec prius ab instituto manus revocabit, donec olim perditam drachmam, veritatem dico vitæ, doctrinæ, & justitiæ, invenerit.

Cum itaque ex ejusmodi argumentis, tam copiosum, utileque reipublicæ antidotum expectetur: vobis reverendissimis patribus, qui verissimam cicatricem Christi tenetis, supremisque studiis sanctam Hierusalem sponsam Christi electissimam restituere, illustrareque pulsis omnibus errorum fucis contenditis, hunc nostrum tantillum laborem per vos reipublicæ offerendum dignum duxi: non parum mercedis me assecuturum existimans, modo ex alumno vestro, cuius animum vix humeri sufferunt, qualibuscumque studiis, velut mel de petra, & oleum de saxo durissimo, argumenta proferatis, quibus a Gallorum sedibus pellantur hæreses, refloreat veritas, inanesque & nullius momenti contentiones evanescant. Accipite igitur, optimi patres, has nostras lucubrationes, rei ecclesiasticæ, immo & toti orbi mea sententia profuturas: unde docti pariter & indocti in promptu habeant, quo delectentur: quo item cessent pariter & amputentur singula errorum seminaria, cedant bella paci, unioni schismata, veritati error, & luceat veritatis lumen in Sion, & agnoscatur verus zeli caminus in Hierusalem, Christus scilicet, qui ventis procellisque rursus atque iterum utinam imperet.

Secundæ ac tertiæ editioni non tota hæc epistola præfixa est, sed amputatum est plus media parte. Hinc nimirum incipit: Sacrosanctorum conciliorum orthodoxorumque pontificum instituta *&c. ut supra pag. 3. media, ubi adscriptus est asteriscus, ad usque finem epistolæ.*

PRÆFATIO TOMI POSTERIORIS.

JACOBUS MERLINUS *Doctor Theologus ad Christianos Lectores.*



QUAMQUAM multorum librorum lectio sanctorum hominum sententia improbetur, illorum præsertim qui plerosque homines a via recta in aliam abducunt, & venena quædam quasi tinnulis vocibus, sirenarumque cantibus subministrant: horum nihilominus usus summopere exquiritur, quorum doctrina solatium simul atque remedium languenti & prope deficienti orbi, velut quoddam ægritudinis refrigerium, præstare dignoscitur. Cujusmodi sunt hi, qui de priscis universalium atque provincialium conciliorum, necnon orthodoxorum patrum definitionibus, acta referunt.

Quos ob eam rem e pulvere & tenebris revocandos, & in præsentem lucem proferendos censui, ut cognoscat generatio altera, & filii qui exurgent enarrent posteritati, & in propulsandis sui temporis erroribus parentes suos æmulentur. Si enim perfidorum quorumdam hominum jam damnatæ redeunt opiniones: rursus fieri potest, ut quandoque succrescant errorum seminaria, eædem quoque repullulent hæreses, novelli denique excitentur illusores secundum desideria sua ambulantes in impietatibus, semetipsos segregantes, animales, spiritum non habentes.

Qua de re consentaneum & propemodum necessarium fuit, illa repetere instrumenta, unde dudum cum suis erroribus prostrati, iugulati, confossique autores sunt: ut, qui sensui hærent proprio, & veritatem rursum opprimere moliuntur, morum integritatem labefactare, jura item pervertere, veterum instaurare blasphemias; priscorum sententiis teneantur, atque merito sacrosanctorum conciliorum censuris coerceantur. Jam & Divina autoritas iterum Luciferianam, elatam, incompositam & rebellem arrogantiam feriat, quam humana nondum valuit frangere potestas.

At ne putes, Christiane lector, amplius rebus dandum, derogandumve, quam res ipsæ exigant, & hos quos palam offero legendos codices, plus dignitatis autoritatisve obtinere, quam æquum sit: te imprimis commonendum duxi, ut ad præfationem operum divi Isidori properes, ubi se oppido conturbatum fuisse commemorat, dum canonum sententias colligeret, eo maxime quod concilia, quæ græco sunt edita stilo, amplius quam tripliciter, vel quadrupliciter, conscripta reperiat; varias quoque sententias, diversas significatio-

nes reddere. Ex quo colliges non esse omnino a suspicione alienos codices, quos ex Græcorum promptuariis ad Latinas manus incerti autores reddiderunt: nisi prius Romana ecclesia tenendos decreverit. Et ad hanc propemodum accedunt sententiam quod testantur nonnulli, se ex bonis Græcis mala accepisse Latina: & Ambrosius in explanatione epistolæ ad Romanos c. 13. id a nonnullis factum affirmat, ut sibi autoritas præscribere videretur, dum ratio adjumentum præstare non sufficiebat. Quod dixerim, ne ignores in quem culpa rejicienda veniat, si inter legendum nonnihil occurrat, quod te, ut perperam translatum, offendat, aut plane stomacho non satisfaciat. Nam si authentica, integra, solida, & a mendis expertia fuerint exemplaria unde hæc fideliter excerpta sunt: apprime castigata sunt, pura, vera & sincera quæ profero; suorum archetyporum quidem germanam conditionem præ se ferentia. Quæ si grato animo tuleris, propediem confide ampliora nostris te sudoribus assecuturum. Interim vale.

II.

PETRI CRABBE MECHLINIENSIS, ORD. S. FRANCISCI DE OBSERVANTIA,

PRÆFATIO IN SUAM CONCILIORUM COLLECTIONEM

Tum primæ editionis, quæ anno M. D. XXXVIII. *distincta in duo ampliora volumina Coloniæ prodiit; tum secundæ, quæ anno* M. D. LI. *ibidem prodiit multo auctior, in tria magna molis volumina. Epistolam nuncupatoriam ad Carolum V. imp. quia nihil quod spectet ad concilia continet, omittimus.*

AD LECTOREM CANDIDUM P. C.



NON te fugiat, candidissime lector, quædam non inconvenienter pro totius hujusce sequentis operis non tam introductione, quam etiam instructione, præmittenda esse. Nempe ipsa talia sunt, quibus præparatur via, ostiumque reseratur, per quæ ad omnium ferme conciliorum ac reliquorum arcem domiciliumque, jucundius faciliusque quam ante, perveniri poterit. Nonne peregrinantem plurimum oblectabit, si quis illi eam præmonstret terram, quam sit petiturus, cujus divitiis ditari se sperat? verum hæc talis dives opum provincia, salubris est & admodum delectabilis, in quam nunc tales tamque preciosæ advectæ sunt merces, ut anima illis nostra & refici spiritualiter, & mores componi salubriter, & fides roborari possit validius. Hinc omnium virtutum ditari bonis, ad æterna tandem gaudia, Deo optimo maximo auspice, feliciter perventuri.

In his namque tomis * tribus, evangelica simul & apostolica doctrina luce clarius explicatur. Igitur non te prætereat hic noster labor, in his sacratissimis libris versare, in his te occupa, qui cæteris quibusque post sacræ bibliæ volumen, post sacratissima evangelica verba, post apostolicam doctrinam, dubio procul præferendi sunt.

* *in prima editione duobus.*

Porro jucundissimum erit, huic nostro volumini studiosum ac catholicum insudare lectorem, quod a multis tum ineptiis, tum mendis, quibus antea scatebat, repurgatum, ex inutili prorsus ac scabroso, factum est utile ac præclarum. Nam si quis mendarum locos recensere vellet omnes, intolerabilem ac plane infinitum subiret laborem.

Ad vitandum ergo hoc incommodum, qui voluerit hujusce rei veritatem agnoscere: conferat opus istud cum editionibus anterioribus, & id quidem de verbo ad verbum: & experietur non minorem illorum & nostrorum nunc recens editorum codicum, quam noctis ac diei, esse differentiam.

Fateor tamen, quod propterea, præsertim ubi in marginibus locus obscurus aut cor-

tuptus, aut simile quid positum est, plura adhuc sint haud satis castigata, eo quod vetustissima exemplaria, quibus undique collectis usi sumus, adeo depravata fuere, ut etiam accedentibus eximiis, doctissimis, probatissimisque magistris ac doctoribus, eorumque requisitis ad hæc consiliis, restitui minime potuerint. Nec vero tutum fuisset, aut parvi ponderis res, ex conjectura sola ea voluisse immutare: immo consultius judicatum est, posteris etiam quædam relinquere, quæ vel per ingenii limpiditatem, aut per exemplarium correctiorum adeptionem, ipsi restituere possent.

Oro præterea lectorem, mihi in omnibus veniam impartiri, si non sint singula ad amussim restituta, etiam in episcopatuum assignatione, ubi non parvus labor appositus est. Exemplariorum quippe quatuor aut quinque tanta erat diversitas, ut, licet adhibita sit omnis opera ex Ptolemæo, Plinio, Strabone, Antonino, & Solino, immo ex omnium diœcesium Christianitatis catalogo, Romæ tempore Innocentii Papæ quarti, anno videlicet Incarnationis Domini 1252. ab ecclesia recepto, restitui tamen illa vix potuerint. Marginales quoque additiones non inconsulto adjecimus: nec sine sincero studio id actum est, nempe ideo, ut librorum qui ad nostras manus pervenerunt, in veris sententiis, & diversitas, & numerositas agnosceretur, licet plerisque in locis eadem esse sententia videatur. Potuissemus tamen copiosiorem lectionis varietatem adjecisse, modo id cuiquam profuturum credidissemus.

Hic articulus deest totus in prima editione.

Immo ne marginem ita prorsus ubique oppleremus, ut studioso nullus annotandi locus reliquus foret, neque tamen diversitas lectionis non insinuaretur: nova interdum his conciliorum tomis recens editis industria usi sumus, ut diversam lectionem diverso aut minutiori characterum genere in ipso contextu exprimi curaremus: per hoc lectori cordato insinuare volentes, ea quæ sic minutiori typorum specie insignita sunt, sive id clausula integra, sive dictio, sive syllaba, sive unica tantum littera fuerit, ea, inquam, ipsa in quibusdam exemplaribus abundare, aut saltem abundare videri. Exempli gratia: est ubi in uno aliquo diversorum exemplarium loco, absque sensus corruptione, jam *ope*, jam *opera*; item alibi modo *opibus*, modo *operibus*, vulgo legatur. Eam diversitatem sic minimo labore notavimus, ut ope[ra] quidem & op[er]ibus, integre effigiaremus: ita tamen, ut [er] in hoc, [ra] in illo, per minusculos characteres effigiata, quasi extraordinaria minusque genuina legi & non legi ad placitum posse, monstraremus. Cæterum si quis obtusior hæc non intelligit, is suo periculo ignoret. Nos id aperte satis hic explicuisse arbitramur, si quis modo intelligere possit aut velit quidquam. Porro quæ hoc loco de duobus istis tantum exemplis diximus, de omnibus aliis semel pro semper dicta & monita volumus. Nam de similibus idem ubique judicium est. Tantum illud ne ignores, minutiores illas litteras aut syllabas dictioni, aut dictiones integras ipsi contextui insertas.

Quæ sequuntur, habentur quoque in editione priore.

Illud etiam addere placuit, quod ubicumque in vitis pontificum summorum legitur, illos celebrasse duas, tres, quinque, per mensem Decembrem ordinationes, non esse intelligendum, quod in Decembri unius anni tot ordinationes celebraverint, sed per diversos annos successivos mense tali.

Ex omnibus itaque jam præmissis, attende lector, tres * hosce conciliorum tomos nihil aliud esse, quam apothecam quamdam multorum aromatum spiritualium, mira suavitate redolentem: cujus rei periculum qui facere voluerit, illos diligenter revolvat, ac tabulas seu indices hic subsequentes sedulo intueatur. †

** In prima edit. duos.*

Fecimus quantum in nobis fuit, fecimus, inquam, quod in hunc usque diem, ut citra jactantiam loquamur, fecit nemo. Si igitur vel Romæ, vel Venetiis, vel Bononiæ, vel in aliis remotissimis a nobis locis, meliora aut castigatiora quæpiam inveneris: ea a te in lucem dari non prohibemus. Vale feliciter, studiose lector, operamque nostram boni consule. Coloniæ ex ædibus Quintilianis, anno a natali Christiano M. D. L I. quartodecimo Kalend. Februarii.

† *In prima editione, post has voces*, sedulo intueatur, *hic inserta erant quæ sequuntur.*

Postremo te illud latere non volumus, lector studiosissime, quod cum in una ex tabulis statim subsequentibus loca quædam enumeramus, ex quibus vetustissimos ac maxime approbatos accepimus codices, nos propterea non credere, neque etiam opinari, in exteris nationibus & præclaris universitatibus, tales inveniri non posse, aut minime haberi. Tua etiam benevolentia ex eadem illa tabella hoc inferre non debet, nos non plura loca, aut plures civitates ac bibliothecas perlustrasse, quam ibi expressserimus. Perlustravimus profecto, per diversa regna, & id quidem non sine maximo labore, plusquam quingentas bibliothecas, ex quibus ea quoque omnia excerpsimus, quæ ad totum hoc nostrum conciliorum negotium conducere videbantur: sicut in fine secundi tomi satis superque expressum reperies.

Fecimus quantum in nobis fuit, *&c. ut supra.*

III.

FRANCISCI JOVERII VALENTINI PRÆFATIO IN SUAM CONCILIORUM COLLECTIONEM

Quam sic inscripsit: *Sanctiones ecclesiastica, tam synodica, quam pontificia, in tres classes distincta: quarum prima universales synodos, secunda particulares, tertia pontificia decreta complectitur, qua omnia fuere hactenus commixta, nunc vero perspicua & obvia. Parisiis apud Andoenum Parvum*, M. D. LV. in fol.

AD STUDIOSUM LECTOREM theologiæ candidatum,

DE HUJUS LIBRI OECONOMIA PRÆFATIO Franc. Joverii Valentini.



Eximio ac plane Divino beneficio acceptum ferre oportet, candide lector, quod nostro hoc turbulento ac difficillimo tempore, quo tam multæ variæque hæreses dæmonis astu, aut novæ oriuntur, aut antiquæ jam penitus abolitæ repullulant ac revivìscunt, theologos, postpositis rebus ludicris, ad gravia, seria, utiliaque compescenda studia, ut afflictæ opem ferant ecclesiæ, certatim contendere videamus. Summa namque Dei optimi maximi providentia sic rebus vel minimis prudentissime prospectum esse voluit, ut nihil mali, nihil incommodi, in hac mundi machina creaverit, permiseritve, quin feliciori successus fine jacturam pensarit abunde, remediumque salubre ac præsentaneum, eidem incommodo propulsando, una pararit.

Operosum esset nimis, ac præter rem, hoc in loco rerum omnium natura constantium proprietates enumerare. Hominem solum in cujus gratiam reliqua creata sunt, atque in eo per anacephalæosin collecta, contemplari libet. Hic cum primum creatus est, serpentis sibilo infectus & dementatus, a suo conditore tamquam deserto, deficiens, devians, ac oberrans, Divina philanthropia per Christum ad rectam viam reductus, præsentissimo alexipharmaco, pristinæ aut præstantiori sanitati restitutus est.

Interim tamen invida calliditate, Satan nostri spiritus valetudinem toxico suo inficere conatur, & viam qua itur ad Deum, obtegere falsis doctrinis & hæresibus, atque oblitterare satagit. Quocirca Christus Jesus salvator noster, quæ sua est benignitas, sacris ecclesiæ sanctionibus, velut mercurialibus indicibus, majorum vestigia indicat atque conservat: ut recta via ac inoffenso pede usque ad viæ finem valeant fideles tuto pervenire.

Tribus siquidem rebus Christi redemptoris nostri voluntate instruimur, sacra scriptura, patrum constitutionibus scriptis, & consuetudinibus: inter quas primatum obtinent quæ a temporibus apostolorum per manus ad nos derivatæ sunt. Tam fortis est hic funiculus, quo ecclesia colligat constringitque filios subditos, & in officio continet, immorigeros vero reprimit, coercet, atque flagellat: ut nullis dæmonis technis, aut satellitum ejus hæreticorum, dissolvi aut frangi possit. De sacrosanctæ scripturæ autoritate ambigit nemo pius: constitutiones ecclesiasticæ, etiam non scriptæ, minoris faciendæ non sunt ab his qui catholici nomine censeri cupiunt, quam si scriptæ forent.

De scriptis, quarum maxima pars hoc libro continetur, a nobis impræsentiarum sermo habendus est: quas in synodicas & pontificias, illas vero, in generalium & particularium synodorum constitutiones divisimus. Tria hujus distributionis membra tribus classibus accommodamus: primæ, universalium synodorum, secundæ, particularium, tertiæ, summorum pontificum constitutiones ascribentes. Hæc de hujus nostræ methodi generali œconomia.

Nunc ad ſingulas claſſes peculiariter ſingillatimque noſtra ſe convertat oratio: & in primis ad generalia concilia, de quorum dignitate tractatio juſtum exigeret volumen. Verum quia de hac re, multorum extant perdoctæ lucubrationes, ad quas recurrere poteſt ſtudioſus lector: præſtat tacere, quam de tanta re pauca & infra eius dignitatem loqui.

Interim tamen candidatus theologiæ conſideret, eccleſiam, in his quæ fidem ac bonos mores ſpectant, falli non poſſe. Quam rem abunde Paulus ille vas electionis inſigne teſtatur, eccleſiam appellans Chriſti ſponſam, ſanctam, & immaculatam, ſine ruga & macula: quod haud dubie de militante intelligi multi patres non immerito cenſuerunt. Idem apoſtolus recenſens chariſmata ſancti Spiritus, quæ ſunt velut monilia, quibus inſignita atque ornata eſt adhuc junior eccleſia a ſuo ſponſo Chriſto: inter ea prophetiam enumerat; quæ tam late patet, ut ſuo ambitu, ſcripturarum interpretationem complectatur. Indubitatum enim e ſacra ſcriptura ſenſum eruere, eumque fidelibus certo præſcribere, ſolius eccleſiæ munus eſt peculiare atque perenne. Quemadmodum enim difficillimum Samſonis ænigma diſſolvi non potuit, niſi Dalila, ab ipſo Samſone prius edocta, explicante: ſic etiam vera ſcripturæ cognitio, quæ ſolet ſæpe ambigua eſſe ac difficilis, eccleſia enucleante, recipienda eſt. Quid facias hæretico pervicaci, jam tradito in reprobum ſenſum, qui temerare ſcripturam non erubeſcit, eamque ad mentem propriam jam infectam contorquere molitur? niſi hac eccleſiæ poteſtate decernendi de genuino ac germano ſcripturæ ſenſu, eum convincas. Gladius, eccleſiæ ad cuſtodiendos hoſtes ſuos traditus, verbum eſt Dei. Omnes verum uſum & explicationem penes eam ſolam habere compertum eſt. Solent tamen hæretici, quæ eſt eorum impudentia, præripere verbum Dei, atque inſolenter abuti: more conſpiratorum, reip. hoſtium, præoccupantium arma tradita civitati, quibus ſe tueatur, hoſteſque propulſet atque contundat. Neminem arbitror tam vecordem, ac mentis inopem, quamvis ſectarius eſſe velit, qui hactenus nobiſcum non ſentiat, & dogma hoc obviis, ut aiunt, ulnis non recipiat. Quod mihi tam certum videtur, ut inter axiomata & fundamenta theologica, omnium primum veniat connumerandum.

Verum cum nihil poſſit eccleſia per orbem, quam late patet, diſperſa: conjungi, adunari, & coaleſcere, ut ſolet in œcumenica ſynodo, neceſſum fuit. Non enim poſſent ſingula ſuppoſita in unum convenire: nec omnium eſt de fide ſtatuere, ſed prælatorum majorum ſeu epiſcoporum, qui ſunt velut ſponſi particularium eccleſiarum ſeu diœceſum, quarum perſonam, tamquam earum, autoritate Chriſti, procuratores & ſyndici, gerunt. Fit proinde, ut concilium œcumenicum hac in parte, proxime, ac ut ſic loquar, immediate, univerſalem eccleſiam referat ac repræſentet. Non tamen deſunt quidam ex catholicis, ſynodorum autoritatem, quæ eſt velut ſacra ancora fluctuantis eccleſiæ in hoc procelloſo mari noſtræ infelicis ætatis, ita peſſundantes, ut cum novis iſtis dogmatiſtis hac in re conſpirare videantur: quo tamen unico remedio ſummi pontifices ac imperatores ad componenda eccleſiæ diſſidia, atque comprimendam hæreticorum inſolentiam, hactenus uſi ſunt. Quare imperatoriis ſanctionibus atque edictis concilia illa priſca, quæ beatus Gregorius quatuor evangeliis æquare non dubitavit, communita ſunt: eorumque obſervatio ſub graviſſimis cenſuris injuncta eſt. Quod ſi Maximinum hæreticum non vult Auguſtinus, in libro contra eum ſcripto, cap. 14. concilii œcumenici autoritate conſtringi: non eſt id ſimpliciter intelligendum, ſed habita circumſtantiarum ratione. Non enim recipiebat hæreticus ille concilium Nicænum: & convenerat inter eos, ut ſolis ſcripturis diſputatio conſtaret.

De œcumenicarum ſynodorum dignitate quædam obiter prælibavimus, reliqua ſtudioſo lectori ſcrutanda relinquentes. De earum tamen numero prolixior eſſet diſputatio, quam in præſentiarum definiri poſſit. Quid pro ingenii mei tenuitate ſuper hac re ſenſerim, ſatis aperui, dum in prima claſſe octo ſynodos in eccleſia Græca, & reliquas in Latina, utraque tamen convenienter, habitas diſpoſui. Quod latius præfationes ſingulis œcumenicis ſynodis a nobis præfixæ indicant. Hactenus de generalibus ſynodis fuſius quam ſtatueram.

Generalibus conciliis ſubduntur particularia, quæ in ſecunda claſſe collocata ſunt, quam in tres ſectiones diviſimus. Primæ ſectioni antiqua, ſecundæ collectanea, tertiæ recentiora concilia tribuimus. Nomine particularium ſynodorum, intelligo promiſcue patriarchicas, provinciales, ac diœceſanas. Primæ a patriarchis, ſecundæ ab archiepiſcopis, tertiæ vero ab epiſcopis celebrari ſolent. Quæ ab archidiaconis aut ab archipreſbyteris habentur, eo nomine congregantur, ut diœceſanæ ſynodi ſtatuta ſubditis indicentur. Hoc tamen velim conſideret hujus lectionis tiro, quaſdam ſynodos, quales ſunt Carthaginenſes & Toletanæ, nominari generales; quod non eſt intelligendum ſimpliciter,

ter, sed secundum quid. Generales, inquam, non convocatione quam late patet orbis, ut illæ quæ prima classe continentur, sed habita ratione unius maximæ provinciæ, aut multarum sub eodem principe; quæ aliter vocari solent synodi nationales, quemadmodum ad Toletanas vocabantur omnes episcopi sub ditione regum Gothorum; quorum imperium in Provinciam, linguam Occitanicam, & Vasconiam usque, extendebatur. Nec satis est ad œcumenicam synodum, interfuisse legatum summi pontificis; siquidem alteri Arelatensium, & sextæ Carthaginensi, ut ex earum historia liquet, adfuerunt duo legati papæ: non tamen ea de causa vere generales censentur. Nec Romanæ a papa tamquam patriarcha, sine convocatione celebratæ generali, sunt generales vocandæ.

Prima igitur sectio classis secundæ, antiquas illas particulares synodos continet, quarum aliquæ Nicænam synodum præcessere: in quibus si nostri temporis, quo disciplina ecclesiastica & morum integritas elanguit deferbuitque, ratio habeatur; nonnulla statuta rigida, difficilia, aspera, & æquitati adversa, videbuntur: at si priscam ætatem illam consideres primitivæ, ferventis, ac novitiæ ecclesiæ; æqui bonique consules eum, qui tunc expediebat, rigorem. Ad hæc, prudentia Christiana ita exigebat ad eliminandos profanos quosdam ritus paganorum, qui recens Christo dabant nomen, quos imbiberant, cum quibus adoleverant, ac proinde eosdem religioni Christianæ conjungere conabantur. Contra hæc monstra in his antiquis synodis acerrime pugnatum est: & nisi quis hujusmodi consideratione in legendis antiquis conciliis probe munitur, multa leviter, insulse, ac ridicule in eis statuta existimabit.

Succedit secunda sectio, nomine Collectanea: quia in ea tractantur concilia ex Burchardo, Ivone Carnotensi, & Gratiano collecta, quæ temporis perierant injuria: quæ collectis hinc inde fragmentis, quoad fieri potuit, in unum conjunximus, more illorum qui inter rudera inventas imagines antiquas, urnas, pegmata, numismata, etiam fracta colligunt, & pristinæ integritati, nullis parcentes sumptibus, restituere conantur.

Tertiæ sectioni recentiora concilia nostri temporis accommodavimus: quæ sive stylum, sive prudentem cordatamque rerum tractationem consideres, multis antiquioribus præponenda merito veniunt, nedum æquanda. Quam autem accommodata sint morbis nunc occurrentibus, quam considerate ac prudenter obvient abusibus & hæresibus, inter quæ duo mala nostris temporibus religio Christiana agitatur ac fluctuat: norunt docti omnes, modo velint candide veritatem agnoscere & fateri.

Tertia classis, pontificum decreta complectitur: quæ non ea de causa hunc in locum rejecta sunt, quasi existimemus inferiora particularibus synodis, quarum auctoritas, dignitasve, suis certis finibus præscribitur. Summi enim pontificis potestas, quod sit Christi Jesu vicarius, Petri successor, generalis est, atque omnes Christi fideles devincit: sed quod methodi ratio exigebat, ut synodicas constitutiones uno eodemque tractu prosequeremur. Qua de causa particularium synodorum constitutiones pontificiis edictis præponere coacti sumus.

Ejus insuper rei velim admonitum theologicæ palæstræ tironem, epistolas fere omnes ad compendium redactas: ne volumen ultra debitam magnitudinem augeretur: servata semper edictorum integritate, majore ex parte. Quamobrem coacti sumus quandoque consimiles sanctiones repetere: qualis est ea de non accusandis facile episcopis, sæpe propter subditorum insolentiam a diversis pontificibus indicta. Decreta B. Leonis selectiora collegimus, reliquis ejusdem omissis. Idem de B. Gregorii epistolis a nobis factum est, ut convenienti magnitudini voluminis consuleretur.

Hæc de nostra œconomia præfari libuit. Jam quid me, post insignium virorum in colligendis conciliis diligentiam, & Bartholomæi Carranzæ Dominicani non minus pii quam eruditi conciliorum summam, ad hunc laborem subeundum impulerit, candide lector, brevi enarrabo. Cum ante aliquot annos conciliorum lectionem aggressus, viderer quasi in silva errare, & de re eadem alios conqueri observarem: cupiebam offerri mihi aliquam methodum, qua hujusmodi lectio utilissima, facilior ac suavior redderetur. Et observans omnium artificum dexteritatem ac solertem industriam, qui ut promptius faciliusque actiones suas expediant & absolvant, singularum rerum quas tractaturi sunt, genera seorsim collocant: eam mirum in modum probavi. Trapezita namque, ut cæteros omittam, pecuniarum cumulum numeraturus, habita prius ratione materiæ, valoris deinde, in partes eum secernit: ut cito rationem subducere possit. Idem usu evenire solet imperatoribus exercitus, cum hoste congressuris: prius nimirum milites in pedites & equites, hos deinde in cataphractos & velites dividentibus. Haud absimilem ordinem, naturæ atque doctrinæ convenientem, in hac sanctionum ecclesiasticarum dispositione imitatus sum. Hac enim methodica distributione, nisi mea me fallit opinio, aperitur adi-

tus theologiæ candidatis, ad facilius, brevius, certiusque intelligendam synodorum lectionem, & firmius fideli memoriæ infigendam. Nam plurimum ordo confert, ut res tenacius hæreant memoriæ: & cum negotium exigit, quasi depositum, ex penu fideliter depromantur.

Hunc igitur ordinem a multis viris insigniter doctis & probis probatum, visum est theologiæ candidatis, ut eorum studia juvarem, candide communicare. Docti æqui bonique consulent nævos, quos non dubito aut impressoris vitio, aut nostra inadvertentia, seu ignorantia potius, inveniendos. Nihil arroganter asserui: temerarium enim esset, in re tam ardua & supra vires meas, quicquam quasi ex tripode dictum velle affirmare. Ecclesiæ esto judicium: in cujus obsequium libenter captivans intellectum, dixi. Vale. Antuerpiæ.



IV.

LAURENTII SURII CARTHUSIANI PRÆFATIONES IN CONCILIORUM COLLECTIONEM

A se quinque amplis voluminibus editam Coloniæ. M. D. LXVII.

SERENISSIMO EIDEMQUE VERE CATHOLICO PRINCIPI Philippo, Hispaniarum, Siciliæ, Neapolis, &c. regi, novi orbis monarchæ, Belgarum, &c. domino, domino suo clementissimo S. P. D.



ANNIS superioribus, rex invictissime, idemque vere catholice, multo labore & sudore, ex diversis bibliothecis, quicquid synodorum haberi poterat, collegit, atque in unum corpus tum synodos, tum epistolas pontificum decretales, redegit, suoque digessit ordine vir doctus & pius Petrus Crabbe, apud Machliniam tuam professione Franciscanus: videlicet gratificaturus tum studioso lectori, tum reip. Christianæ; cui non erat nescius, quantum is labor compendii & utilitatis esset allaturus. Cum enim ad confirmandam in animis hominum, e religione Christianorum, orthodoxam fidem, extra quam nulla cuiquam salus esse potest, in primis efficax sit, nosse quis orbis Christiani de illis rebus, quæ ad nostram religionem pertinent, perpetuus sensus atque consensus fuerit; is vero non aliunde certius, quam ex omnium sæculorum approbatis conciliis possit intelligi: perspicuum est, synodorum cognitionem maximas & habere, & adferre, tum studiosis, tum reip. juvandæ opportunitates. Porro vero priusquam in certum aliquem ordinem, atque in suum quendam peculiarem locum redactæ essent, operis erat immensi, adeoque fieri vix poterat, ut ab uno aliquo, quantumvis studioso, omnes cognoscerentur: postquam vero in paucos tomos collatæ sunt, & perlegi facile possunt, & semper ad manum haberi.

Quamquam autem in colligendis illis, plurimum, & temporis, & operæ posuit is, quem diximus, venerandus pater: non tamen parum multa ejus diligentiam effugerunt, quæ nunc demum in hac editione ab illo evulgatis conciliis adjuncta, omnibus sese legenda offerunt. Cui rei illud etiam accessit publicæ utilitatis auctarium, quod tametsi ille pater in corrigendis synodis permultum se sudasse testatur: usque adeo tamen multa aliis corrigenda reliquerit, fortassis exemplarium necessario subsidio destitutus, ut me existimem certo affirmare, nec ambiguis argumentis docere posse, in toto hoc conciliorum & decretalium epistolarum opere aliquot locorum millia, ad vetustissimorum manuscriptorum codicum fidem diligenter collata me emendasse, plurima etiam illustrasse, & suæ integritati restituisse. Id ut majori fide & fiducia possem, magno mihi adjumento fuit copia manuscriptorum exemplarium, in quibus erant nonnulla admirandæ vetustatis: e quibus etiam aliquot synodos descripsi antehac nusquam excusas.

In ejusmodi autem manuscriptis exemplaribus, sine quibus nihil effici potuisset, undecunque conquirendis, diligens admodum fuit typographus D. Gervinus Calenius, juris licentiatus integerrimus, & catholicæ religioni addictissimus, cui studiosi omnes, præcipue vero theologiæ & juris pontificii, tum hoc nomine, tum ob sumptus immanes, quos in hac accurate comparanda, persequenda, & absolvenda editione fecit, permultum se debere ut fateantur oportet. Nec deerat illi promptus animus ad majora etiam præstanda, si plura obtineri potuissent: idque sane non tam privati causa compendii, quam pro sua virili adjuvandæ reip. plus satis hoc turbulento ævo afflictæ. Quantum autem lucis accesserit innumeris locis, hactenus scriptorum vitio & oscitantia depravatis, ex tot veterum codicum collatione, attentus lector haud difficulter advertet.

Neque tamen aut temere aut mala fide ad emendandum vel castigandum unquam accessi, aut ita jam omnia castigata sunt, ut nihil desiderari posthac queat: immo vero locis non paucis tam erant manuscripta exemplaria omnia vitiosa atque mendosa, ut nihil ex iis subsidii petere liceret, coactusque sim, illis nihil mutatis, ad alia porro procedere, quod mihi religio esset pro meo arbitratu quicquam uspiam temere immutare: adeo ut hac in parte propemodum superstitiosus fuerim.

Præter istud autem haud vulgare commodum quod ex tot emendatis locis studioso lectori offertur: aliud etiam accedit, quod permulta hac editione continentur, hactenus aut prorsus incognita, quorum non est exiguus numerus, aut certe conciliorum tomis neutiquam comprehensa. E quibus pauca commemorabimus. Sunt libri VIII. apostolicarum constitutionum, Clemente Romano collectore: est V. synodus œcumenica, eaque gnisia & germana, quæ hucusque latitavit in tenebris. Et ante hanc synodum sunt complures egregiæ epistolæ totius fere orbis episcoporum, scriptæ quidem locis diversissimis, Leone Augusto, qui Martiano in imperio successit, & instigante & adhortante: sed adeo inter se concordes in synodi Chalcedonensis, contra quam tum Alexandrini, homines ad seditiones movendas nati, tumultuabantur, approbatione, & Timothei Æluri hæretici, qui per summam crudelitatem cæso Proterio viro sanctissimo, sedem Alexandrinam invaserat, exautoratione & excommunicatione, ut sine magna animi voluptate & admiratione legi vix possint. Meminit harum præter cæteros etiam Cassiodorus lib. I. de Divinis lectionibus cap. II. his verbis: Chalcedonensis autem synodi testis est codex encyclius, qui ejus reverentiam tanta laude concelebrat, ut sanctæ autoritati merito judicet comparandam. Quem codicem ἐγκύκλιον, id est, totius orbis epistolarum, a viro disertissimo Epiphanio fecimus in latinum de græco sermone converti. Hæc ille. Est deinde concilium insigne Martini pontificis ejus nominis I. antehac numquam typis excusum, quo inter cætera damnantur Monothelitæ heretici. Additi sunt etiam aliquot synodis generalibus canones, alias desiderati. Tum quoque adducta est VIII. synodus universalis: adjunctæ sunt complures aliæ synodi temporibus Childerici, Pipini, Caroli magni, Ludovici pii, & aliorum Franciæ regum habitæ, aliaque non pauca, quæ suis locis lectori inquirenda relinquimus, ne T. M. gravissimis haud dubio negotiis occupatæ, iis singulatim enumerandis molestiam & fastidium afferamus.

Est autem in tanta conciliorum ab ecclesia Dei receptorum, atque decretalium epistolarum diversorum pontificum multitudine, id admiratione dignissimum, quod in religionis nostræ negotiis idem sentitur, idem statuitur atque pronunciatur ab omnibus: quæ res summo jure nos & potest & debet in catholica fide continere & confirmare, quam videamus tam longa temporum serie, jam inde ab apostolis ad nos usque, non aliam atque aliam ab aliis & aliis, sed unam eandemque semper ab omnibus catholicæ ecclesiæ pastoribus & diversissimarum provinciarum ac locorum episcopis, tradi & propagari: cum e diverso luce meridiana clarius sit, & superiorum ætatum omnium hæreticos, & nostri quoque ævi novos dogmatistas, immaniter inter se dissidere & digladiari, & simul atque novi quippiam ab aliquo prolatum fuit, mox in multas easque fœdissime pugnantes sectas distractum semper fuisse: quod illis accidere necesse est, qui a veritatis luce aversi, e suis cerebris privatas opiniones comminiscuntur, easque imperitis pro verbo Dei obtrudunt, fuco quodam & falsa veri specie illitas, quam ex scripturis Divinis magna impietate, in summi Dei, qui illarum scripturarum autor est, contumeliam, illis suis commentis & mendaciis adsciscunt. Atqui catholicæ ecclesiæ doctrina, quæ perpetuo una atque eadem, & semper sui similis permansit, non humani ingenii imbecillem aciem, sed autorem habet Spiritum sanctum, & incommutabilem veritatem, quæ Deus ipse est: cujus pondere semper oppressa sunt omnia humanarum adinventionum, prodigiosorumque figmentorum, quantumvis vel speciosa vel arguta, commenta: vicitque ad extremum semper invicta veritas, tametsi non parum subinde laborare, & tantum non obrui & pessum ire visa sit.

Hinc vero etiam illud perspicuum fit, quam reverenter nobis habenda & suscipienda sint sacrarum synodorum decreta & dogmata, quippe quæ ab ipso Dei spiritu promanarint: nec leviter peccare censendus est, qui ea tamquam hominum constitutiunculas, ut plerique temeratores vocant, putet esse negligenda aut contemnenda. Quam in partem immanissime peccant nostræ ætatis novatores, qui synodos ad unam omnes rejiciunt, ubicumque ab illorum placitis dissentiunt: quos contra oportebat non id laborare, ut synodi ipsis, sed ut ipsi synodis subscriberent & obtemperent; atque ubicunque sua placita ab illarum decretis discrepare animadvertunt, ibi se non dubitent in errore versari, comprimantque elatas cervices & tumentes spiritus suos, qui non sinunt eos recta sapere verumque tueri; immo plerumque, quod dictu quoque horrendum est, etiam veritatem agnitam compellunt persequi & oppugnare. At qui in catholica religione bene instituti sunt, decreta ecclesiæ venerabundi amplectuntur. Sciunt enim dixisse Christum apostolis, & eorum successoribus episcopis: *Qui vos audit, me audit; & qui vos spernit, me spernit.*

Luc. 10.

Hanc pietatem aliquot prisci Hispaniæ reges, quemadmodum in conciliis plerisque olim in Hispania celebratis videre licet, egregie declararunt: hanc tua quoque inclyta majestas, Philippe rex potentissime, illustri ad omnem posteritatem exemplo semper præ se tulit, constanter inhærens ecclesiæ catholicæ dogmatibus, nihilque in amplissimis ditionibus suis novari permittens. Insistit, ut in aliis plerisque, ita in hoc quoque, catholica majestas tua vestigiis sanctissimi parentis sui Caroli V. Romanorum imperatoris vere maximi, qui ad supremum usque spiritum ab avita religione nec latum umquam unguem deflexit. Cui cum ego viderem superiores conciliorum editiones ab eo quem ante dixi, venerando patre Petro Crabbe, semel atque iterum nuncupatas esse, agnosceremque in T. M. paternæ integritatis & fidei ad vivum expressam imaginem: æquissimum arbitratus sum, quicquid id esset operæ, quod in hac nova expedienda conciliorum omnium, quæ quidem obtineri potuerunt, evulgatione, multo tempore collocassem, illi ipsi catholicæ ac serenissimæ M. T. dedicare. Nec me quisquam vel temeritatis, vel impudentiæ debet arguere, quod homo obscurus, illustri M. T. munus, quod ad me quidem attinet, exiguum offerre voluerim. Facile enim apud majestatem tuam operis ipsius, in quo repurgando sudavi, splendor & amplitudo id impetrabit, ut meus quoque labor, tametsi per se non admodum magni pendendus, aliquem apud illam gratiæ locum obtineat. Quod si me consecutum, laboremque meum ecclesiæ utilem esse cognovero: me certe illius & suscepti & exantlati nunquam pœnitebit. Pateret mihi hoc loco immensus laudum tuarum campus, Rex serenissime, liberetque prædicare virtutes tuas, singularem animi mansuetudinem & clementiam, insignem in Deum pietatem, qui T. M. fautor est & protector, & in dies auget imperium tuum apud incognitas novi orbis nationes; in fide constantiam, in tanta regnorum & ditionum amplitudine singularem modestiam, & animum ab omni fastu alienum; tum vero insignes adversus barbaros victorias, propagatam in novo orbe Christi Dei religionem, & id genus alia præclara facinora egregiaque decora tua. Sed cum hæc immensi cujusdam sint operis, nec possint epistolari angustia comprehendi: in alios ea rejicio, quibus & ingenium sit & eruditio, tantarum rerum moli non impar. Ego hoc unum ab serenissima M. T. Rex invictissime, obnixe precor, ut exile munusculum, quod animo T. M. deditissimo promptissimus offero, solita clementia & humanitate accipiat, & benigno favore prosequatur. Christus Jesus, Deus & Dominus noster, eandem M. T. tuendæ ecclesiæ suæ quamdiutissime salvam & incolumem, atque inter omnia vitæ hujus discrimina, tutam semper & illæsam, pro sua benignitate conservet. Ex Carthusia Coloniensi, III. Kalend. Februarii, anno M.D.LXVII.

S. M. T. observantissimus clientulus.

F. LAURENTIUS SURIUS Carthusianus.

F. LAURENTIUS SURIUS candido Lectori S.



Uid in nova hac conciliorum editione præstitum sit, paucis, lector candide, indicabo: ita tamen ut ex ipsius operis perlustratione pleraque discenda noveris, quæ hic brevitatis studio omittuntur. Magna multarum synodorum, epistolarum decretalium, & quorumdam aliorum facta est accessio, quam ex opere ipso certius cognosces: eaque cognita, nisi plane ingratus es, non parum gratulaberis. Apostolorum & præcipuarum aliquot synodorum canones, ad priores versiones adjecimus, erudite & eleganter latine redditos a Gentiano Herueto Gallo, viro egregie docto: ut ex mutua collatione evidentius appareat canonum sententia. Sustulimus autem ea, quæ annotata erant ex Cassiodoro, Mariano Scoto, & Haloandro, de consulum annis, quorum fit mentio in veterum pontificum Romanorum epistolis: idque propterea feci, quod cum ea res per se obscura sit, ex istorum discrepantia multo etiam facta sit obscurior & intricatior: ita ut Calvinus inde occasionem hausisse videatur eas epistolas omnes prorsus exsibilandi. Ad singulos pontifices ad marginem adscripsi annos, quibus floruerint: sed secutus vulgarem opinionem, a qua non sum nescius doctos quosdam dissentire.

Porro in toto opere usque ad calcem, innumeros locos ad manuscriptorum codicum fidem correxi: quod utinam tantum aliis utilitatis afferat, uti spero, quantum mihi laboris & molestiæ tulit. In locum illorum quæ ex historia tripartita sparsim adscripserat vir pius & doctus D. Petrus Crabbe, in prioribus editionibus, crebro substitui alia magis luculenta ex historia ecclesiastica Nicephori Callisti, qui magno studio sua ex veteribus collegit, & est in primis eleganter latine conversus. In epistolis D. Cypriani mutavi ordinem: idque ex admonitione viri doctissimi D. Jacobi Pamelii, canonici Brugensis, qui etiam in aliis non paucis non parum mihi contulit, plus etiam collaturus, si licuisset ejus frui præsentia: cui tu quoque, lector amice, gratus esse debebis. Ego certe non potui in illo deprehendere aliud, quam indefatigabilem, ecclesiam juvandi, conatum, & summum catholicæ religionis tuendæ studium. Synodum Africanam sub Cypriano habitam reliqui suo loco: quod satis constet, neque illos patres eam sententiam pertinaciter tueri voluisse, immo & teste D. Hieronymo contra Luciferianos, ab illa postea recessisse; neque ecclesiam illorum sententiam approbasse. Adscripsi autem antidotum ex D. Hieronymo & Vincentio Lirinensi. Septimam synodum œcumenicam Nicææ actam ex urbe expectabamus, summa fide conversam ab Anastasio bibliothecario: sed id frustra fuit. Ubi tamen id nos consolari potest, quod etsi in Anastasio quædam habeantur, quæ in nostra versione desunt; ea tamen, quæ nostra habet, omnia cum Anastasio congruere testatur vir insigniter doctus Franciscus Turrianus Hispanus theologus. Synodum Tridentinam non potuimus hac vice cum omnibus suis actionibus integram dare: quod Paulus Manutius Romanus typographus nondum eam excuderit, licet id jam pridem pollicitus sit.

Unum hic obiter admonendum est, in concilio Basileensi ad marginem aliquot locis quædam me annotasse, ne illa verborum acerbitas, qua utuntur patres quidam, fortassis male persuasi ab Eugenii æmulis, in eum ipsum pontificem, infirmis esset offendiculo. Feci id autem quorumdam doctrina & pietate præstantium theologorum consilio. Habebam autem & epistolam Pii II. qua damnat ea, quæ pro Basileensibus contra Eugenium scripserat, quam tuto sequi poteram, sicut & alia quædam catholicorum virorum scripta. Neque enim quicquam annotavi ex meo cerebro, sed vel ex Pii II. epistola, vel ex aliis gravissimis scriptoribus.

Sunt & alia, quorum te admonitum oportuit, amice lector: sed ubi ad operis lectionem accesseris, per te haud difficulter ea animadvertes. Vale, & nostros qualescumque conatus boni consule, nosque tuis precibus Christo commenda.



V.

PRÆFATIO

Collectionis conciliorum Venetiis ann. M. D. LXXXV. *apud Dominicum Nicolinum quinque amplis voluminibus editæ.*

TYPOGRAPHUS LECTORI.



HABES, amice lector, novam, post Surianam, conciliorum editionem, auctiorem, & locupletiorem, in quinque volumina distributam, & pluribus notationibus, aliis in margine brevioribus, aliis in contextu plenioribus, diverso tamen charactere, illustratam: quarum rationem initio tibi a nobis breviter reddendam putavimus. Ea autem ad hæc fere capita revocari posse videntur.

Primum ad observationem temporis, quo habita sunt concilia, & quo pontifice. Qua in re plerumque Onufrium secuti sumus, nisi cum aliquando manifesta ratio aliter persuasit. Cujus observationis occasione, translatione nonnumquam utendum fuit; ut, quod non suo loco esse videbatur, in suum referretur: ut in concilio Agathensi factum est; quod cum antea extaret circa tempora Cælestini, satis apparet, & ex consulatu Messalæ, & ex XXII. anno Alarici II. Regis, ad Symmachi tempora pertinere, sexaginta amplius annorum intervallo. Idem contigit in aliis nonnullis, quod per singula probare, longum esset. De qua ratione temporis, nec doctus & religiosissimus pater Surius, nec ante illum alii, qui concilia collegerunt, & publicarunt, viri alioqui optimi, & in hoc genere de Christiana republica optime meriti, laborasse admodum videntur: cum tamen negari non possit, quin magnopere ad rem pertineat.

Deinde ad veritatem historiæ, & actorum: ut cum sæpius varii citantur autores, vel ad dictorum confirmationem, vel ad indicandam inter scriptores varietatem, vel ad coarguendam aliquam falsitatem, quod interdum, parce tamen & timide, fecimus.

Tertio ad confutationem contumacium quorumdam & rebellium, qui libenter levissima quæque arripiunt, & planissima sæpe detorquent, ad sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ obtrectationem: ut cum, ex nonnulla contentione Africanorum patrum, circa appellationes ad Romanam ecclesiam, violenter inferunt, contra ipsam veritatem actorum, & historiæ fidem, illos non agnovisse, & abnuisse ejus in se primatum: quod alienissimum fuit a mente illorum patrum. Quod si sensissent tamen, ad eorum pertineret infamiam, non ad convellendam summam ecclesiæ Romanæ autoritatem divinitus sancitam, & constabilitam.

Denique ad additionem, vel pro iis, quæ imperfecta & mutila inerant, integra & perfecta reponendo; ut cum pro viginti vulgatis nudis Nicænis canonibus, reposita sunt acta omnia ejus concilii ex Vaticano græco codice, ab Alphonso Pisano, societatis Jesu, interpretata; & octoginta canones, ex Arabico Alexandria advecto, ab alio ejusdem societatis homine, latine expositi: cumque pro Ephesina synodo mutila, integra reposita fuit ex Bavarico græco codice collato cum Vaticano, a Theodoro Peltano, societatis item Jesu, latine reddita, & in certum quemdam ordinem distributa.

Vel addendis iis, quæ omnino aberant; ut epistola Julii Papæ ad Orientales, ex apologia secunda Athanasii: apologetico Symmachi, adversus Anastasium imperatorem; & Orientalium, ut inscribitur, ad eum epistola, ex volumine *Orthodoxagrapha* inscripto, ad quam respondet Symmachus, ea, quæ antea quoque in conciliorum volumine legebatur: & epistola fidei professionem continente, Justiniani imperatoris ad Joannem papam II. & ejusdem Joannis ad eundem Justinianum, ex codice Justiniani: conciliorum item aliquot ex beato Cypriano, & aliis, indicatione: aliis etiam, ex Bedæ historia Angliæ ecclesiastica, insertis, cum aliquot Vitaliani & Honorii pontificum epistolis: Nicolai primi responsione ad consulta Bulgarorum, & sexdecim ejusdem decretalibus, in causa Rothaldi Suessionensis episcopi, ex bibliotheca sanctorum patrum: conciliis item quinque Mediolanensibus, nunc primum voluminibus conciliorum insertis: denique pluribus decretis, ex decreto Gratiani, & decretalibus, vel omnino additis, quæ aberant; vel suis restitutis autoribus, quæ alienis fuerant attributa.

Sunt aliquot aliæ notationes, quæ ad nullum fortasse dictorum capitum commode possunt revocari; vel saltem non sunt revocatæ.

Hanc nostram qualemcunque operam, pie lector, æqui bonique consulas optamus; & obsecramus.

VI.

SEVERINI BINII

SACRÆ THEOLOGIÆ DOCTORIS, Coloniensis ecclesiæ canonici

PRÆFATIO

IN SUAS CONCILIORUM EDITIONES.

Duæ sunt Binianæ conciliorum editiones, altera ann. M. DC. VI. *altera,* M. DC. XVIII. *utraque Coloniensibus typis, utraque Paulo V. Pont. Max. dicata. Prior mere Latina est, quatuor distincta tomis, quorum tertius partitus est in volumina duo: posterior, cui præter accessiones alias maximas, adjecta sunt Græca, quæ reperiri potuerunt, in quatuor itidem secta est tomos, qui sunt in volumina duo distincti singuli, ac tertius etiam in tria. Tertiam editionem Parisiensem anni* M. DC. XXXVIII. *non commemoro. Est enim eadem atque secunda Coloniensis: hoc excepto uno, quod* IX. *in tomos tributa est: quorum septimus in volumina duo est divisus.*

AD LECTOREM.



POST priores illas antiquissimas Dionysii exigui, Ferrandi diaconi, Cresconii, Martini Bracarensis, Isidori Mercatoris, duasque novissimas hujus sæculi conciliorum compilationes, Petro Crab Franciscano, & Laurentio Surio Carthusiano autoribus; congestas: expectatam jamdiu novam hanc conciliorum omnium editionem quatuor Tomis comprehensam, sublatis ex ea mendis quibus scatebat plurimis, iterum * in lucem emitto. Qua methodo, quarumve terum additamento, sic accipe:

(*In 1. editione* Post primam illam antiquissimam Isid. Merc. duasque, &c.)

(* *In 1. edit. deest*, iterum.)

Imitatus Surianam editionem Coloniensem, canones apostolorum, vitas, epistolas, decreta pontificum, omniaque concilia, in quatuor tomos distribui: ne confundatur lector, qui apud scriptores probatissimos sub hoc numero voluminum eadem contenta legeret. * Ne moles librorum propter rerum contentarum copiam nimis immensa, emptori molestiam adferret, singulos additione variarum epistolarum decretalium, Græcarum, Latinarumque synodorum, hactenus non editarum, locupletatos, & plurimum adauctos, in duas partes distinxi. Tertii vero partem primam quæ accessione concilii Nicæni II. hac editione Græce & sub duplici versione, Anastasii scilicet & vulgata, editi, opinione major evasit, in duas sectiones distribui.

(* *In 1. edit.* legeret. Tertium vero tomum placuit in duas partes sortiri, ne moles libri propter rerum, &c. molestiam afferret.)

In vitis pontificum recensendis addidi ad Damasum, Anastasium [Bibliothecarium & Luitprandum, vitarum pontificiarum antiquos celeberrimos scriptores] quæ in aliis autoribus alicujus pensi sunt, ut historia perfectior esset. [Reliquorum autem & posteriorum pontificum vitas ex scriptoribus eorum temporum quibus vixerunt, summatim per me descriptas, methodo simili suis locis inserui.] Fabulas quæ Damaso, Gregorio VII. Silvestro II. Joanni VIII. Alexandro III. Adriano IV. Joanni XXII. aliisque pontificibus affinguntur, profligavi: eosdemque ab erroribus, quorum Marcellinus, Liberius, Honorius, pluresque alii, ab hæreticis insimulantur, liberavi.

(In vitis pont &c. *ne infra.*)

(*Quæ uncinis hic & inferius inclusa sunt, desunt prima editione.*)

Decretales epistolas, quæ antehac tribus tomis Romæ separatim excusæ, quæque apud Baronium ex bibliotheca Vaticana, vel aliunde acceptæ reperiuntur, suis locis addidi: & quas hæretici dubias faciunt, veterum scriptorum testimoniis confirmavi, iisque plenam autoritatem asserui. Eas vero, quas Urbanus II. aliique eum subsequentes pontifices scripserunt, autoribus, ubi reperiantur, allegatis contentus, vel omisi, vel saltem cum quodam delectu earum quæ fidem aut mores concernunt, imprimi curavi. Nullam addidi, quam non vel illustrissimus cardinalis Baronius suis annalibus intextam, vel reverendi viri DD. Joannes Pistorius, Fronto Ducæus, [Joannes Picardus S. Victoris Parisiensis

canonicus, Georgius Colvenerius S. theologiæ doctor Duacensis, Christophorus Hamerer Constantiensis monasterii in Weingarten cœnobita, Joannes Cordesius Lemovicensis canonicus, Marcus Velserus,] aliique plures, ex probatissimus codicibus manuscriptis acceptas suppeditarint.

Decreta quæ priores collectores ex Gratiano in codicem conciliorum intulerunt, eorumque nonnulla non suis, a quibus constituta fuerunt, pontificibus attribuerunt, intacta reliqui, nullasque notas, quas Gratiani non tam fraus quam imperitia merito fortasse requirebat, his addendas esse putavi; tum quod hoc muneris docte satis & copiose præstitum fuerit ab iis, qui jussu Gregorii XIII. decretum Gratiani recognoverunt, notisque illustrarunt: tum etiam quod eorundem plurima epistolis decretalibus explicata habentur. [Octeginta canones Hadriani papæ primi, notis ac scholiis doctissimis per Antonium Augustinum illustrati, a R. P. Andrea Schotto e Soc. Jesu accepti, huic editioni accessere.]

Concilia quotquot haberi potuerunt, sive œcumenica, sive provincialia, coacervavi, suis locis secundum temporis rerumque gestarum ordinem inserui, brevemque summulam, qua locus, causa, numerus episcoporum, habitique concilii tempus, describuntur, iisdem præfixi, & post acta conciliorum fusius & prolixius explicavi; additisque ibidem, quæ apud acta desiderantur, emendatis vero quæ ibidem mendosa ac depravata continebantur. Canones, quibus hæretici abutuntur, obscuriores illuminavi, dubios confirmavi, falsosque refutavi.

Quæ italico charactere hic & infernis descripta sunt, erant in prima edit. desunt in secunda. *Cumque plurimorum, etiam œcumenicorum conciliorum, acta synodalia, injuria temporis, magno reip. Christianæ damno interciderint: summo studio hoc egi, ut fragmenta, quæ vel ex aliorum bibliothecis, vel probatis annalium scriptoribus, accepta & collecta fuerunt, ne varie dispersa facilius perirent, commodoque lectoris magis inservirent, huic operi insererentur*

[Sancta & œcumenica sive generalia concilia, quæ autoritate sedis apostolicæ ex Vaticana typographia anno M. DC. VIII. Græce & Latine in lucem prodierunt, suis locis huic nostræ editioni inserui sic, ut titulo, & historiæ præfixis, notisque in margine appositis, verbulum unum addere vel adimere religio fuerit.]

Hispanica ex duplici editione in lucem emissa invenies, quarum altera est illa vulgata, quæ prioribus collectionibus continetur: altera vero est Garsiæ Loaisæ, quæ Madriti apud Petrum Madrigal anno M. D. XCIII in Hispania prodiit, quæque ejusdem doctissimis scholiis & annotationibus illustrata fuit, quibus ad verbum post acta synodalia subjunctis, paucula quæ desiderabantur, addidi.

Concilium Emeritense Hispanicum, aliaque nonnulla Toletana, sub una editione tantum excusa reperies, quod eadem ante Garsiam Loaisam a nemine, quod sciam, edita fuerint. Ex manuscriptis codicibus quædam Hispanica huic editioni superaddidi, quæ opera Valerii Sereni Lovaniensis anno M. D. XCV. ex archivis Toletanæ, aliarumque Ecclesiarum Hispanicarum, descripta, & ad excudendum Arnoldo Birckmanno typographo Coloniensi piæ memoriæ transmissa erant.

[Concilium Claromontanum ac Romanum III. sub Urbano Papa II. & Pictaviense sub Paschali II. in Gallia celebrata, ex diversarum bibliothecarum codd. MSS. desumpta, hactenus nusquam impressa, reverendus D. Georgius Colvenerius S. th. doctor, ejusdemque apud Duacensem academiam professor, suppeditavit huic secundæ conciliorum nostrorum editioni, cui Flodoardus & Cameracense chronicon, ejusdem studio & labore evulgatum notisque doctissimis illustratum, non leve additamentum attulerunt.

Salzburgensia concilia quatuor, Herbipolense unum, ac Frisingense alterum, reverendus in Christo pater Jacobus Gretserus soc. Jesu theologus presbyter, de ecclesia optime meritus, ad me transmisit. Serius accepta, per appendicem tom. III. parti II. adjecta invenies.]

Nullum accessit concilium, quod non fuerit acceptum ab iis, qui rem ecclesiæ summo studio promotam volunt. Admodum reverendus & eximius vir D. Joannes Pistorius, præter manuscriptas quasdam Gregorii, Zachariæ, & Leonis III. epistolas, Viennensi codice contentas, ipsum Constantiense concilium MS. non sine magnis sumptibus & molestiis ad me transmisit: *quod plurima continet, quæ a nostris codicibus absunt, & quibus laboro, ut pure & emendate descripta, aliquando in appendice rerum addendarum emittantur.*

Manuscripta illa Hispanica concilia, tribus posterioribus sæculis celebrata, communicavit mihi reverendus D. Jacobus Hutterus S. th. doctor, & metropolitanæ ecclesiæ Coloniensis canonicus. Qua de causa illi, quas possum, non quas debeo, gratias ago. Reverendus pater Fronto Ducæus S. J. præter Andegavense concilium, varias variorum canonum lectiones decidendis nonnullis fidei controversiis utilissimas, Parisiis transmisit: quas hac secunda editione singulis conciliis subjectas, suis locis excusas invenies. Interea maximas viro optimo doctissimoque gratias ago, qui variorum codicum collatione indagare,

gate, meisque hisce laboribus adjungere voluit ea, quæ ad fidem moresque ecclesiæ promovendos non parum conferunt.

Reverendissimis & illustrissimis DD. Cæsari Baronio, & Roberto Bellarmino, cardinalibus amplissimis; reverendis item & doctissimis viris, Antonio Possevino, & Nicolao Serario, societatis Jesu presbyteris ac theologis absolutissimis, quanta pars horum laborum debeatur, singulæ fere paginæ loquuntur. Utinam pro merito singulorum, singulis pares gratias referre possem. Deus Opt. Max. virium mearum defectum compenset, debitamque mercedem iisdem benigne retribuat.

Græcum contextum epistolarum & conciliorum quorundam addidissem: si exemplaria Nicani atque Ephesini concilii, alibi quam locis de fide suspectis, impressa extitissent. Ne ergo alibi omitteretur, alibi vero apponeretur: octavi œcumenici atque Florentini Græcum contextum, licet satis purum & emendatum, omisi: omnia Græce uno volumine editurus, ubi Nicænum & Ephesinum, cum aliis œcumenicis, ex Vaticana bibliotheca in lucem prodierint.

[Præter Græcum contextum epistolarum & conciliorum eorum, quæ ex Vaticana bibliotheca anno. M.DC.VIII. prodierunt, addidi in primis tomo primo, Ancyrani, Neocæsariensis, Laodiceni, Gangrensis, & Antiocheni concilii canones, qui per Joannem Tilium episcopum Meldensem Parisiis Græce impressi hactenus extiterunt. Codex canonum ecclesiæ Africanæ, qui omnes ex conciliis Carthaginensibus, Milevitanis, & Africano sub Cælestino habito, desumpti sunt, dictis conciliis ita est adaptatus, ut, nullo omisso canone, totus primi tomi parte prima excusus reperiatur.]

Interea, viri doctissimi, hoc sedulo laborent rogo, ut si antiqua monumenta huc pertinentia suis aliorumque bibliothecis abdita detineant, eadem ad honorem & ecclesiæ utilitatem communicare non graventur. Curabo quam possum diligentissime, ut suis quæque locis, honore & merito cujusuis salvo, inserantur.

De notis quas addidi, lubens meritoque profiteor, nihil a me dictum, quod non ab aliis orthodoxis hujus sæculi scriptoribus, potissimum supra commemoratis, acceptum sit. Res aliena est; verba & dispositio rerum, mea sunt: quæ si fortasse alicui minus assecutus esse videar, me meaque omnia judicio & censuræ matris ecclesiæ promptissimo animo ac voluntate submitto. Tu interim, lector amice, his utere, fruere, meque tuis favoribus ac precibus commendatum suscipe. Vale, viveque feliciter, ecclesiæ catholicæ semper profuturus.



VII.

PRÆFATIO

REGIÆ COLLECTIONIS CONCILIORUM

Quæ Parisiis anno M. DC. XLIV. *e regia typographia, tomis* XXXVII. *prodiit.*

NOTITIA EORUM QUÆ BINIANÆ CONCILIORUM editoni in regia accedunt.



POSTREMAM conciliorum collectionem a Binio editam, & notis illustratam, utpote locupletissimam, sequi libuit, & integram typis mandare. Et quia innumeris propemodum mendis scatebat, facta cum variis & purioribus exemplaribus comparatione, permulta loca sanata sunt. Cum defuerunt exemplaria, conjecturas, seu mavis emendationes, in marginem rejicere visum est: in textu ipso, præter barbarismos quosdam, & errata quæ typographorum incuria irrepserant, nihil omnino immutatum.

Ipsa autem collectio novis, quantum licuit, accessionibus ita est locupletata, ut novum fere opus videatur.

Concilia Galliæ, aliaque ecclesiæ Gallicanæ monumenta, summa diligentia a R. P. Jacobo Sirmondo societatis Jesu edita, debitis locis inserta sunt, non omissis post singula quæque ejusdem notis.

Multa quoque ex Anastasii bibliothecarii collectaneis ab eodem primo editis desumpta, quæ sacram historiam non mediocriter illustrant, huic operi accedunt, tomis XIV. & XV. in sua tempora sub Joanne IV. Theodoro I. Martino I. Eugenio I. & Vitaliano, pontificibus digesta.

Disputatio etiam Maximi cum Pyrrho monothelita, quæ ad eadem tempora spectat, Græce simul & Latine edita est.

Ennodii liber apologeticus pro IV. synodo Romana anno D. II. sub Symmacho celebrata, antea in tomis conciliorum ad legendum quidem, non ad intelligendum editus, nunc emendatissimus, ex reliquis ejus operibus decerptus est, cum notis ejusdem Jacobi Sirmondi.

toᴊɪ. Concilium Lemovicense, sub Benedicto IX. anno M. XXXIV. celebratum, antea etiam editum, sed mutilum, & multis in locis depravatum, ex veteri codice manuscripto bibliothecæ Thuanæ suppletum est.

Antiqua Angliæ concilia, aliaque multa ad ecclesiasticum illius regionis statum pertinentia, pontificum videlicet rescripta, regumque & episcoporum de rebus sacris edicta & constitutiones, omnia quidem summa fide ex scriptoribus ecclesiasticis, & libris manuscriptis excerpta, in hanc regiam collectionem translata sunt.

Variæ lectiones in conciliis Hispaniæ a Binio & aliis collectoribus omissæ, non negligendæ tamen, ex editione Garsiæ Loaisæ in interiori margine notatæ sunt.

Vigilii constitutum in editione Binii, nescio quo fato, media sui parte truncatum, in integrum ex Baronio restitutum est.

Quintæ synodo addita est confirmatio Vigilii papæ, quam e bibliotheca regia erutam Latine de Græco expressit Petrus de Marca, nominatus a rege Christianissimo ad episcopatum Conserannorum, & docta dissertatione illustravit.

Adjecta est ab eodem appendix ad concilium Claromontanum, ubi de primatibus copiose agitur.

Accedit quoque huic operi concilium Florentinum, Romæ nuper excusum, opera Horatii Justiniani compactum ex variis ecclesiasticis monumentis, quæ Vaticani codices suppeditaverunt, cum notis ejusdem.

Accedunt etiam epistolæ sanctorum Leonis & Gregorii ex tomis decretalium Romæ editis depromptæ, in Biniana editione omissæ.

Multæ quoque inferiorum pontificum epistolæ, ex variis auctoribus desumptæ, ne maximo operi minimum quid deesset, huic regiæ editioni annexæ sunt. His autem singulis, ut & reliquis per universam collectionem, singula argumenta & tituli præfixa sunt, ut omnia lectori expeditiora sint ad intelligendum.

Insuper, ad totius operis illustrationem, & commodum studiosorum, perpetua per universum opus excurrit chronographia, cum serie pontificum, imperatorum & regum, qui spirituale & temporale imperium tenuerunt per ea tempora & loca, in quibus concilia quæque celebrata sunt.

His omnibus adjuncti sunt quatuor indices, ultimum, quod est trigesimum septimum operis, volumen constituentes. Primus concilia omnia quæ in tomis continentur, secundus pontifices, tertius decreta, qui est copiosissimus, quartus historica & varias observationes complectitur.

Hactenus præfationes collectionum quæ omnia, quotquot reperiri ab earum editoribus potuerunt, amplectuntur concilia. Nunc alias, exhibemus.

VIII.
PRÆFATIO
COLLECTIONIS CONCILIORUM GENERALIUM

Quæ Pauli III. autoritate Romæ ex Vaticana typographia prodiit quatuor amplis voluminibus ann. M. CIↃ. IↃC. VIII. *& sequentibus.*

AD LECTOREM.



SACRARUM synodorum codices, quo in precio & honore omnibus esse debeant, facile intelligunt, qui synodorum ipsarum perpetuam in ecclesia autoritatem summam, ac prope necessariam utilitatem, originem denique, primamque illarum institutionem considerant. Nam de origine quidem si agitur, haud aliam fuisse constat, quam apostolicam, hoc est, non tam humano, quam Divino consilio, ex Christi scilicet disciplina, & Spiritus sancti, qui apostolos regebat, afflatu & magisterio, introductam. Primi siquidem apostoli, in illo Hierosolymitano conventu, quem exorta apud Antiochenos de legalibus ceremoniis controversia, ex universa, quæ tunc erat, ecclesia convocarunt, ecclesiasticarum synodorum non solum formulam & exemplar, verum etiam causas, & quos maxime ad usus cogendæ essent, ostenderunt. Disceptatio namque illa, ut theologi observarunt, partim fidei, partim morum, rituumque quæstionem continebat. Cumque his fere duobus tota ecclesiastici juris ratio nitatur, & quidquid adversus intactam Christi sponsam satanæ insidiæ commoverint, ad horum alterum tendat, ut vel rectam fidem pravis opinionibus evertat, vel externum domus Dei ornatum, decoremque labefactet: quandocumque alterutram in partem summo remedio opus fuit, apostolicum secuti exemplum, eorum muneris heredes, atque in ecclesiæ gubernatione successores episcopi, nullum aliud præsentius, nullum aptius opportuniusque censuerunt, quam frequentium, legitimorumque conciliorum.

Hinc ergo fluxit perpetua & constans in ecclesia, per omnes ejus ætates, provincialium, nationalium, generalium synodorum consuetudo. Quæ in ipsis etiam persecutionum procellis, per quas in unum episcopis coire vix licuit, usque adeo intermissa non est: ut præter eas, quarum memoriam sævissimorum temporum labes obliteravit, supra tricenas partim a pontificibus maximis, partim ab aliis diversarum provinciarum episcopis, ante partam ecclesiæ tranquillitatem, vel fidei, vel disciplinæ causa celebratæ numerentur. Et quidem ad ecclesiasticam disciplinam vel constituendam & conservandam, vel, ubi collapsa erat, corrigendam ac restituendam, quantum adjumenti semper attulerint concilia, quid attinet commemorare? cum ea, quæ ad totum hoc genus pertinent, & in sacris canonum codicibus de ecclesiasticis judiciis, de sacrorum ritibus ac ceremoniis, de officiis & vita clericorum, deque aliis sanctioris politiæ partibus præcipiuntur, opus sint maxima ex parte antiquarum synodorum.

Summa certe, &, si alia non esset, numquam satis laudata conciliorum utilitas. Sed quanto illa major atque illustrior, quæ ad stabilienda fidei dogmata, explicandasque ac sedandas religionis controversias derivata est? cum insurgentibus, ut solent, novarum opinionum contentionibus, divisis inter se ac dissidentibus non sine scandalo partium animis, in maximis sæpe rerum perturbationibus, laborantisque Christianæ reipublicæ periculis, salutare synodi alicujus, præsertim œcumenicæ, sidus illuxit: quæ concurrentibus undique sub uno capite, Christi vicario, lectissimis plurimarum ecclesiarum pastoribus, ambigua omnia protinus solveret, vera a falsis, sinceram atque incorruptam fidei doctrinam a pestiferis erroribus distingueret, pacem ecclesiæ securitatemque, damnatis dissidiorum & schismatum autoribus, redintegraret.

Hunc enim in modum Arianam hæresim, qua Christianum orbem nulla unquam gravius concussit, synodi unius Nicænæ judicio repressam primum ac debilitatam, tum oppressam tandem ac penitus extinctam fuisse, compertum est. Sic & Macedonium Spiritui sancto divinitatis æqualitatem, quam Arius Filio detraxerat, ausum denegare, Constantinopolitani concilii autoritas profligavit. Sic Nestorium, sic Eutychem, ad oppugnan-

dum Incarnationis dominicæ ſacramentum pari ſcelere, licet diſpari erroris via, ingreſſos; dum alter duplicem in Chriſto perſonam temere diſtinguit; alter duas ejus naturas perperam miſcet ac confundit; illum Epheſinæ, hunc Chalcedonenſis ſynodi patres, ſuffragiis decretiſque ſuis confoderunt. Nec diſſimilis quintæ ſynodi ratio fuit: quæ Origenis errores, & tenaſcentes Theodori Mopſueſteni, ejuſque ſimilium, tamquam corruptæ & in Neſtorio jam truncatæ radicis, fibras prorſus excidit. Idemque ſextæ adverſus Monothelitas; idem ſeptimæ adverſus Iconomachos congregatæ judicium: pari ſemper omnium fructu, & publicæ utilitatis emolumento. Tanta enim erat ſacratiſſimorum cœtuum apud omnes dignitas & momentum, ut quod in commune illis placuiſſet, id non tam ex confluentium hinc inde antiſtitum ſenſu, quam ex ſedentis in eorum medio juxta promiſſionem ſuam, & per eos loquentis Chriſti, ore depromptum arbitrarentur: & ſynodalia decreta ac ſtatuta, tamquam e cælo delapſa, & Spiritu ſancto autore dictata, ſuſciperent. Hunc etenim legitimis eccleſiæ conciliis præſidere, atque unctione ſua in ipſius nomine congregatos docere, & deducere in omnem veritatem: ita ut quod in primo illo ſuo
Act. 15. conſeſſu pronuntiare non dubitarunt apoſtoli, cum in ſynodica ſua ſcriberent, *Viſum eſt Spiritui ſancto, & nobis*, id omnibus rite convocatis conciliis ſine controverſia liceat uſurpare. Hæc nimirum illa eſt omni major exceptione prærogativa, quæ inviolabilem atque inconcuſſam vindicat plenariis eccleſiæ ſynodis autoritatem.

Lib. 1. ep. 24. Hujus cauſa magnus Gregorius quatuor prima concilia, perinde ac totidem Chriſti evangelia, ſe venerari profitebatur: non quia diſcrimen inter utraque nullum ſit; ſed quod ad dogmatum certitudinem ac ſtabilitatem non diſpar utrobique, tamquam eodem ex fonte ducta firmitas reperiatur. Propterea quæ in illis ſemel ſancita eſſent, in ea iterum inquiri, aut de his quicquam mutari, nefarium apud majores, & ſacrilegio affi-
Actione 1. ne ſemper eſt habitum. Hinc enim patrum Chalcedonenſium anathema in eos, qui Ni-
Ep. 84. cænæ fidei decreta retractare auderent: hinc Leonis magni præclara de rebus apud Nicæam eandem, & apud Chalcedonem definitis, nulla ſibi ratione movendis conte-
[a] Ibid. ſtatio: hinc Leonis [a] ejuſdem, [b] Gelaſii, [c] Symmmachi, [d] Hormiſdæ, ut de cæteris ta-
[b] Ep. 12. [c] Ep. 4. [d] Ep. 77. ceam, Romanorum pontificum, graviſſimæ voces & ſententiæ: non poſſe inter catholicos computari, qui ſynodorum illarum placitis obſiſtant; quod in conciliis decretum ſit, id inconvulſum, firmumque conſtare oportere; qui paternarum regularum conſtituta negligant, eos Chriſti ſocietatem deſerere, eorum fidei robur nullum eſſe; ab illarum tramite qui declinent, ipſos ſibi perpetuæ dubitationis nebulam offundere. Hinc deni-
Ep. ad Epict. que beati Athanaſii juſta in eos expoſtulatio, qui cum orthodoxi videri vellent, de rebus Nicææ jam ſtabilitis, poſt tantæ ſynodi interdictum, novas quæſtiones agitare non formidarent; nulla, ut aiebat, alia utilitate, quam certa pernicie ac ruina ſimpliciorum.

Quamquam quid multis opus eſt, ut de conciliorum autoritate, quis veterum ſenſus fuerit, oſtendamus? cum in promptu ſint ſanctiſſimorum & fortiſſimorum virorum exempla, qui pro eorum defenſione non aliter ſibi, quam pro Chriſti confeſſione, decertandum putarint; proſcriptionumque ærumnas & incommoda, & quoſcumque ſævientium hæreticorum furor intentare metus poterat, mortem denique ipſam, cum res poſceret, ut in glorioſa cauſa ſubire non detrectarint. Nam ut de infinitis paucos attingam: de Athanaſio eodem quis neſcit, quam multa, & quam acerba, pro Nicæno concilio, tot exiliis, tot contumeliis, tot inſectationibus exagitatus, pertulerit? Aut cui audita non ſunt clariſſimorum occidentalis eccleſiæ luminum, Euſebii Vercellarum, Paulini Trevirorum, Dionyſii Mediolanenſis, Hilarii Pictavienſis, diuturna item exilia, & perſecutiones, quas, ne ſynodi jura violarent, in maximis ærumnis & difficultatibus ſuſtinuerunt? Mitto cum ſuis ſimilibus Ambroſium: cui ad parem, aut etiam ampliorem conſtantiæ laudem, non voluntas defuit, ſed occaſio. Quid enim animi haberet, ſuis
Ep. 32. „ ipſe verbis profeſſus eſt: ſequor, inquit, tractatum Nicæni concilii, a quo me nec mors,
„ nec gladius poterit ſeparare. Alios vero quis enumeret, quos, cum immanior hoſtis obtigiſſet, pro ejuſdem Nicænæ, aut pro Chalcedonenſis, ac ſeptimæ ſynodi decretis, vitam ac ſanguinem, furentibus in eos Arianis, Acephalis, Iconomachis, profudiſſe accepimus? Adeo infixum illorum pectoribus erat, Divinam & ſacroſanctam ſynodorum religionem eſſe: ut martyria, quæ pro Chriſti nomine apud gentiles obiiſſent, pro tuenda ſynodorum autoritate ab hæreticis illata non refugerent.

Quæ cum ita ſint; cum ea, inquam, ſemper fuerit ſacrarum ſynodorum utilitas & majeſtas, quam vidimus: liquet profecto, quanti, quod initio propoſuimus, earum codices & volumina facere, qua cura & ſtudio proſequi neceſſe ſit, quæ tantum eccleſiæ theſaurum complectantur, in quo incomparabiles non humanæ ſapien-

tiæ, sed cælestis doctrinæ conditæ sunt opes. Quod utinam quales, quantæque erant, integræ ad nos, intactæque pervenissent. Sed ot tanto bono frueremur, haud quaquam passa est tum communis bonarum rerum insidiatrix temporum injuria, tum vero maxime odium, atque improbitas hæreticorum : qui dum hæc catholicis præsidia invident, & erectas quasi arces dolent, in quibus defixa de ipsorum erroribus spolia & trophæa conspicerentur, incredibile est dictu, quos conatus, quas machinas admoverint, ut omnia synodalium gestorum monumenta, vel penitus abolerent, vel falsis vitiosisque lectionibus depravarent. Itaque ut paucis dicam, nun alia re magis factum est, quod Nicænæ, Constantinopolitanæ, Ephesinæ synodi acta, jam olim intercepta, desideremus. Et conscissum per vim, atque exustum ab Anastasio imperatore, dum Acephalis favet, insigne illud Chalcedonensium actorum volumen, synodi ipsius, ut nonnullis visum est, autographum, quod in Macedonii patriarchæ scriniis tanta religione servabatur, quid omnibus aliis facturus fuerit, si potuisset ; quidque in hoc genere moliri soletent hæretici, satis declaravit. *Nicephor. lib. 16. c. 26.*


Jam vero adulreratos eorumdem fraude, corruptosque, tum Ephesini, tum Chalcedonensis concilii codices, non uno in loco queritur sanctus Gregorius. Idem ausos in altera Constantinopolitana Monotheliras, commentitiis Vigilii ac Mennæ epistolis, unde perfidiæ suæ præsidium quærerent, in eam insertis, in sextæ synodi actis testatum est. Ac ne varias Arianorum in synodum Nicænam artes dolosque altius repetam, [a] erasas ex ea subscriptiones, [b] ὁμοούσιον vocem unius litteræ adjectione vitiatam, [c] pseudepigraphum hæretici in Thracia conventiculi symbolum pro Nicæno suppositum, & alia id genus permulta : quam impudenter hac licentia passim abuti consuessent ii, quorum modo meminimus, Monothelitæ, ejusdem sextæ synodi patres, productis Dionysii Areopagitæ, Athanasii Alexandrini, Agathonis Romani pontificis, aliorumque veterum autorum lucubrationibus, quas illi partim interpolando, partim augendo vel minuendo, corruperant, apertissime docuerunt. Quo plane fiebat, ut jam tum priscis illis sæculis, non mediocriter fuerit catholicis episcopis, vel in conservandis orthodoxæ doctrinæ monumentis, vel in iisdem a fidei hostium depravatione vindicandis, laborandum. *Lib. 5. ep. 14. Lib. 7. ep. 47. Action. 14. [a] Sozomen. lib. 2. c. 21. [b] Theodoret. lib. 2. c. 21. [c] Socrat. lib. 2. c. 37. Action. 8.*

At vero accessit ad hanc bonorum librorum eladem altera, quam sequentium temporum calamitas invexit : cum, barbararum gentium incursionibus, quæ provincias omnes pervaserunt, nihil propius factum est, quam ut absumptis dissipatisque optimis quibusque bibliothecis, his etiam, quæ supersunt, veterum librorum reliquiis penitus orbaremur. Tum secuta post hæc tanta per aliquot ætates, in restituendis propagandisque codicibus, antiquariorum vel incuria, vel ignoratio : ut miseranda pravorum sors fuisse videatur, quibus adeo inquinatis uti libris contigerit ; & nostra, patrumque memoria, qui ad colligendas, edendasque in lucem ecclesiasticas synodos aggressi sunt, nulla in re gravius, quam in castigandis expurgandisque earum exemplaribus, desudarint. Et navarunt illi sane operam non indiligentem, nec infructuosam : ut non exigua laude dignos arbitremur, qui laboriosum, & multis difficultatibus implicitum opus, non modo inchoarint, sed studio & industria eo usque perduxerint.

Cæterum quanto plenior sinceriorque hæc nostra sit editio, res ipsa patefaciet. Primum enim Græca omnia cum Latinis conjuncta sunt ; non solum ut justo ea expetentium desiderio consuleremus, sed etiam, quod plerumque sententia ex Græco, tamquam ex fonte, purius hauriatur. Utraque porro pluribus collatis exemplaribus meliera facta, & multis locis emendatiora : sæpe etiam, ubi corrupti Græci codices erant, conjecturæ non spernendæ ad oram adscriptæ, vel ex interpretatione Latina vetere, vel ex similibus locis depromptæ. Ac vicissim si quid in vetere interpretatione ex Græco visum est emendandum ; id ad marginem quoque adscriptum est, ut exemplarium fides servaretur ; neque in contextum quicquam admitteretur, quod non esset in codicibus manuscriptis. Multa postremo sunt ad alias editiones in hac, quam damus, adjecta, tum in cæteris passim, tum in iis maxime conciliis, quorum acta non extant ; ut illorum jacturam vel hoc saltem modo, accurata omnium, quæ ad ea pertinerent, collectione sublevaremus. In Ephesino autem præter insignium episcoporum epistolas, additi sunt beati Cyrilli Alexandrini quinque contra Nestorium libelli, in manuscriptis Græcis ejusdem synodi codicibus inventi, sed Latinis hominibus ad hanc usque diem ignoti.

Hanc igitur provinciam sedes apostolica, solicitudine providentiaque sua dignam rata, nihil habuit antiquius, quam ut post Divinarum scripturarum absolutam editionem, in conciliorum curam sedulo incumberetur. Quod ut priscorum pontificum congruere visum est vigilantiæ, quos constat synodorum omnium probatissimos & castigatissimos in scriniis suis codices semper habuisse, ad quorum fidem & aliarum ecclesiarum codices, si quando

dubia aut suspecta lectio incideret, sæpenumero examinatos, & exemplaria remotissimis etiam provinciis descripta ac distributa fuisse, litteris proditum est: ita pontificiæ autoritati jure quodam propemodum debebatur, ut concilia, præsertim universalia, quæ summorum pontificum decreto essent indicta, eorum legatis præsidentibus peracta, eorumque nutu & judicio confirmata, eorumdem quoque jussu ad communem totius ecclesiæ utilitatem, quam maxime fieri posset emendata proferrentur: & quidem post sacrarum litteratum editionem: ut quæ proximo ab his in ecclesia autoritatis sunt loco, proximam pontificiæ animadversionis, curæque partem obtinerent.



IX.

PRÆFATIO
JACOBI SIRMONDI
S. J. PRESBYTERI
IN CONCILIA ANTIQUA GALLIÆ

Tres in tomos digesta, Parisiis edita Cramosianis typis ann. M DC.XXXIX. fol.

LECTORI.



SYNODOS veteres Gallicanas, partim jam & ante cum aliis ecclesiæ conciliis editas, partim nunc primum in lucem prolatas, tres in tomos digessimus. Quorum primo eas complexi sumus, quas sub Romanis principibus a Constantino magno, & post Romanos, sub Burgundionibus, Gothis, Francisque e prima regum stirpe, habitas constabat: reliquis duobus cæteras, quæ sub secunda regum nostrorum familia celebratæ sunt. Hos enim fines & cancellos in utramque partem collectioni nostræ circumdedi, ut neque extra propositam metam excurrat, neque altius quam a Constantini temporibus ordiatur.

Non eram nescius antiquiores alias Galliæ synodos memorari, atque in his Lugdunenses duas sancti Irenæi episcopi; quarum in altera, quam episcoporum XII. fuisse tradunt, Valentini, Marcionis, & aliorum hæreses damnarit; in altera cum episcopis XIII. pascha die Dominico celebrandum adversus Quartadecimanos decreverit. Sed aptissimum visum est, his omissis quarum obscurior erat memoria, synodos nostras ab eo capite inchoari, unde originem ducunt etiam œcumenicæ; primamque omnium statui Arelatensem, qua, sive spectentur episcopi, qui ad eam convenere, sive res in ea gestæ, nulla usquam post œcumenicas habita sit illustrior. In ea quippe & Donatistarum pertinax contentio, quæ Africam vexabat, iterum discussa est, ac pro parte composita; & de baptismo hæreticorum, ecclesiæ lex tradita, ejusque iterandi prava consuetudo, quæ in eadem Africa inoleverat, penitus repressa in posterum atque interdicta. Episcopi vero tam multi, tam diversis ex Italiæ, Africæ, Hispaniæ, Britanniæ, Galliæque provinciis confluxere: ut propterea concilium hoc non dubitarit sanctus Augustinus contra Donatistas disputans, plenarium & universale, & universæ ecclesiæ concilium appellare.

Ab hoc igitur illustri principio seriem exorsi, Galliæ dehinc synodos singulas prosecuti sumus; tum majores, sic enim appellare liceat, quarum extant synodicæ, vel canones, vel actorum pars aliqua: tum minores, quarum acta cum exciderint, apud alios tamen aliqua restat notitia. Nec synodis contenti, epistolas quoque pontificum Romanorum, aut rescripta in Galliam missa, regum de rebus sacris constitutiones & edicta, episcoporum inter se de variis capitibus consultationes, atque alia id genus monimenta indidimus, quæ ad rem ecclesiasticam quoquo modo visa sunt pertinere.

In quibus sane vel conquirendis eruendisque, vel librorum veterum collatione castigandis, eo nobis laboriosior opera fuit, quod in hoc negotio plurimis ac diversissimis exemplaribus necessario utendum fuit: cum in tanta synodalium voluminum copia, quibus abundat Gallia, vix ullum reperire sit, in quo eædem quæ in cæteris; nullum, in quo synodi Gallicanæ veteres universæ contineantur. Ut facilis inde sit conjectura, nullam olim certam & receptam synodorum nostrarum collectionem, nullum Gallicanorum canonum

corpus fuisse; adeoque lentiores in suis quodammodo, quam in externis, recensendis conservandisque, visos esse antistites nostros.

Nam Græcos quidem canones, & Africanos omnes, quos Dionysius exiguus in sua postea collectione posuit, atque epistolas pontificum, quarum decreta Dionysius excerpsit, & in ordinem redegit, habuisse in codicibus suis Gallos, iisque etiam ante Dionysii ætatem in conciliis suis uti solitos, docent in primis synodi aliquot, Dionysio ipso, vel ejus collectione antiquiores, ut Valentina, Regensis, Arelatensis II. Agathensis, & Epaonensis, in quibus citatos videmus Græcos canones, Nicænos, Laodicenses, & Ancyranos; non ex Dionysiana translatione, quæ nondum erat, sed ex altera vetustiore apud Gallos tum recepta: illa ipsa nimirum, quæ apud Isidorum Mercatorem legitur, & quam Laur. Surius in editione conciliorum cum Dionysiana interpretatione conjunxit. Vidimus & ipsi antiquæ hujus versionis exemplaria non pauca: tum in his optimæ præ cæteris notæ quatuor, in codice Aniciensi, Corbeiensi, Remensi, ac Fossatensi.

Quin & Dionysianam quoque canonum translationem ignotam Gallis non fuisse, priusquam ejus exemplaria a sede apostolica sub Carolo magno acciperent, atque hac interdum usos esse, deprehendimus ex antiquissima collatione canonum e bibliotheca S. Benigni Divionensis, atque ex aliis ejusmodi, Caroli ævo longe anterioribus; in quibus canones Græci promiscue, nunc ex Dionysiana, nunc ex vetere illa proferuntur. Attamen certum est, illos priscam illam libentius semper usurpasse, ejusque usum ad eadem usque Caroli magni tempora frequentasse; idque declarat inter cætera capitulare Aquisgranense Caroli ejusdem, quod totum Græcis antiquæ versionis autoritatibus refertum est, præterquam in canonibus apostolicis, qui necessario ex Dionysiana recitantur, quia alia tunc illorum versio nulla erat. Post hæc vero sensim ab ea deflexere, codicemque canonum Dionysianæ collectionis, per Hadrianum papam Carolo regi commendatum, amplexi, & pro vetere illa librorum synodalium forma, quam diximus, ad novam conversi, Dionysii exemplaribus bibliothecas suas instruxerunt; ac Dionysii proinde versione, decretalibusque ad Dionysii formam digestis, perpetuo deinceps usi sunt: quod in utroque concilio Aquisgranensi sub Ludovico pio, & in Parisiensi sub eodem, atque in Meldensi, Tullensi apud Saponarias, Troslejano, cæterisque omnibus, observare est. Sic denique factum, ut in ecclesia Latina, canonum ecclesiasticorum non modo sensus idem, sed eadem etiam pene ubique vox fuerit. Nam Dionysianum codicem ecclesia Romana jam pridem in ipso ejus ortu susceperat, nec multo post Africana. Quorum alterum in libro de Divinis lectionibus testatur Cassiodorus, & fidem faciunt, ut alias supersedeam, canones ab Joanne II. papa missi pro causa Contumeliosi episcopi: alterum indicat concordia Cresconii, quæ tota ex Dionysianæ collectionis canonibus & decretalibus expressa est. Pene ubique dixi, quia de Hispanis dubitari potest, utrum ad eos Dionysii collectio pervenerit. Illa certe usi non sunt: quia Isidorus diversam exhibet, ut dictum est, & concilia Hispaniæ, si quando Græcos, & Africanos canones citant, ut Toletanum XII. ad Isidori methodum citant, non ad Dionysii.

Nunc ergo ex his, opinor, satis constat, habuisse nostros jam olim unum in corpus redactos canones Græcorum, Afrorumque, & cum his epistolas decretales pontificum; principio quidem juxta veterem illam codicum formam, de qua monui, deinde juxta Dionysianam. Cæterum quod dicere cœperam, synodorum illos suarum, canonumve, nullum certum corpus, nullam statam collectionem habuisse, docet varietas ipsa exemplarium. Quot enim codices antiqui, totidem fere diversæ sunt collectiones. Aliæ in aliis plerumque synodi, vel plures numero, vel pauciores; raro eædem, aut paucæ in omnibus cernuntur. In Lugdunensi, verbi gratia, ecclesiæ Metropolitanæ codice, post Dionysianam collectionem, quam primo habet loco, synodi Gallicanæ subjiciuntur XVIII. Arelatensis I. Valentina, Regensis, Arausicana I. Vasensis I. Arelatensis II. Agathensis, Aurelianensis I. Epaonensis, Arelatensis sub Cæsario, Carpentoratensis, Arausicana II. Arvernensis, Aurelianensis III. Aurelianensis V. Arelatensis sub Ravennio, Vasensis II. Arelatensis sub Sapaudo, & alia manu post adjecta Matisconensis I. In Fossatensi vero pauciores continentur, & sine ordine confusæ, numero XIII. Agathensis, Andegavensis, Aurelianensis I. Arelatensis II. Arausicana I. Valentina, Regensis, Vasensis I. Arelatensis I. Arvernica, Aurelianensis V. Epaonensis & Arausicana II. Huic in cæteris consentiens duas addit codex Engolismensis, Autisiodorensem & Cabilonensem. In Corbeiensi decem tantummodo numerantur, Arelatensis I. II. Aurelianensis I. III. V. Venetica, Agathensis, Epaonensis, Vasensis II. Arvernica. Tum extra ordinem, & alia manu, Parisiensis IV. de Promoto Dunensi. Eodemque modo in cæteris par varietas. Omnium qui in manus nostras venerunt, in nullo plures intra eadem spatia temporum, nec accuratius digestas meminimus, quam in Remensi codice sancti Remigii. Colliguntur enim ante

unum Christi DL. synodi xx. Arelatensis I. Valentina, Taurinas, Regensis, Arausicana I. Vasensis I. Arelatensis II. Agathensis, Aurelianensis I. Epaonensis, Lugdunensis I. Arelatensis III. Vasensis II. Carpentoratensis, Arausicana II. Aurelianensis III. Aurelianensis IV. Aurelianensis V. Turonica & Venetica. Et tamen hic desiderari vides Andegavensem, Arelatensem nostram in causa insulæ Lirinensis, Aurelianensem II. atque alias fortasse, pro quibus addita est ad calcem, quam edidimus, Parisiensis V. sub Clotario II. Quamquam, nisi dissimulare volumus, de hac veterum codicum nostrorum perturbatione, vel inopia, nihil est quod privatim ac præcipue conqueramut. Fuit ea communis noxa omnium gentium; neque feliciores hac in re nostris, aut diligentiores Itali fuere vel Hispani. Quod promptum nobis ac facile esset docere, nisi alienum hoc loco videretur.

De Hispanis, quod ad rem facit, non omittendum, studiosos & amantes semper visos esse canonum nostratium, quorum sæpe verbis ac sententiis, etiam ubi eos non nominant, canones suos instituunt: sæpe etiam non dissimulanter & nominatim eorum sibi exemplum & autoritatem sequendam proponunt. Ut cum in concilio Tarraconensi, capite XI. de monachis agentes, canonum Gallicanorum de eis constitutionem servari jubent: & in Ilerdensi, capite III. de iisdem id observari statuunt, quod synodi Agathensis vel Aurelianensis decreverant. In concilio rursum Valentino, capite II. episcopo decedente Regensis synodi constituta observari placuit; & in Toletano XII. Potamium episcopum crimen de se confessum, damnari ex concilii Valentini Galliæ titulo IV. cujus verba subjiciunt. Usi sunt vicissim aliquando nostri, etsi serius ac parcius, canonibus Hispanicis. Ea quippe olim fuit ecclesiarum inter se concordia, & reverentia, canonumque apud omnes tanta autoritas & religio: ut quod in synodo aliqua constitutum uspiam esset, idem aliæ sibi pro re nata imitandum, statuendumque ducerent, nec facile quidquam aspernandum censerent: quod non eo tamen dictum velim quasi canonum omnium æterna lex fuerit, aut par eademque omnium vis, nullumque discrimen. Multos enim constat, prout res ac tempora flagitabant, a posterioribus antiquatos: nonnullos ævi sui gentisque labem & ingenium redolentes ægre receptos, brevi etiam apud suos sponte sua concidisse. Neque id, opinor, jure quispiam a nobis exigat, aut sibi hanc legem ullus eorum qui antiqua dant in lucem, imponi velit, ut omnium autoritatem præstandam in se recipiat. Tui nempe judicii fuerit prudentiæque, lector, in his quæ ad publicam utilitatem proferuntur, si quid forte uspiam melioribus adspersum se offerat, quod non perinde probandum videatur, rectis frui, & iis quæ offendant rejectis, meliore te sæculo gratulari natum.

Restat ut paucis de reliqua ratione instituti nostri, navatæque in his libris operæ, certior fias. Primum ergo in his quæ antehac edita fuerant, dedimus operam, ut collatis exemplaribus antiquis quam emendatissima redderentur, diversis lectionibus vel neglectis, si inutiles forent; vel in notas rejectis, si ambiguæ viderentur. Synodis titulos & argumenta concinnavimus, adjectis, ubi res poscebat, nominibus principum, qui in ea tum parte Galliæ rerum potiebantur. Quam ob rem & notitiam provinciarum civitatumque Galliæ operis initio proposuimus, & indices principum Romanorum, Burgundionum, Gothorumque, qui ante Francos dominati sunt, & utriusque regum Francorum familiæ, quarum exitu concilia nostra definivimus. Ubi præfari nos aliquid, aut lectorem admonere opus fuit (quod in minoribus semper conciliis necesse fuit) alio fere genere characteris usi sumus, ac præfixa ubique notula, quæ nostra hæc esse indicaret. Cetera notæ suggerent, & quibus ex locis prodierint codices quibus adjuti sumus. Adjecissem etiam, quorum opera & beneficio ad nos pervenerint, nisi hoc longum foret, verendumque, dum singulos persequor, ne quis præteritum se inconsulto, vel aliis posthabitum doleret. Tu omnibus mecum gratiam habe, ac præcipue optimæ & clarissimæ memoriæ Nicolai Fabri, cujus præcipue hortatu ad hoc opus animum adjecimus, quique unus omnium plurimos codices subministravit, qui nunc in Thuana bibliotheca servantur, & cupidis omnibus liberaliter patent.

X.

PRÆFATIO
GARSIÆ LOAISA
IN COLLECTIONEM CONCILIORUM HISPANIÆ.



ULTUM refert, non tantum ad dignitatem, verum etiam ad fidem & certitudinem hujus collectionis *, ut diligens lector intelligat, in ea aperte distincteque formanda quibus codicibus sum usus. Nam cum emendatio omnis autorum difficilis sit, inanisque, si nudis conjecturis fiat, (in qua re hac ætate ab scriptoribus audacter peccari animadverto; ita ut magis laboremus lectionum variarum emendationibus, quam amanuensium mendis; & frequentius pro veritate abdita, mendacium apertum substituatur) in decretis institutisque patrum periculosius esse existimavi, si ex proprio sensu, sine autoritate aliquid adderem, vel jugularem. Unde codicum MSS. lectionem, etiam cum Gothicismis, ad verbum religiose secutus sum; ut venerandam illorum temporum antiquitatem, hac scrupulosa observantia colerem.

Qua collectio cum translata sit in nostram, operæpretium est nosse ex quibus sit conflata.

Sunt in bibliotheca Toletanæ ecclesiæ, quæ libris manuscriptis, & emendatis (regiam D. Laurentii semper excipio) omnes reliquas Hispaniæ antecedit, conciliorum & epistolarum decretalium codices, litteris Longobardis scripti, in pelle pergaminea: in quibus nihil ex his, quæ in omnibus aliis codicibus cæterarum bibliothecarum continentur, desideratur; ita sunt integri, & perfecti. Prior scriptus est æra M LXXII. alter æra M.C.XXXIII. & ex priori exscriptum judices; ita in omnibus ab illo non dissentit.

Est in monasterio regio D. Laurentii, a Philippo domino nostro, rege clementissimo, singulari animi pietate, & regia magnificentia ædificato, & re amplissima ditato, multisque muneribus aucto, inter cætera admiratione & cultu dignissima, quæ in illa æde continentur, insignis quædam bibliotheca, quæ cum perantiquis, & numero librorum, & singularitate certat. Hæc inter alia, quinque codices conciliorum & epistolarum decretalium MSS. litteris Longobardis in pelle pergaminea habet. Antiquior vocatur Vigilanus, a Vigila monacho scriptore; vel Mueldensis, a loco, ubi scriptus est. Alvelda est hodie parvum municipium in tractu Locroniensi, duabus ab urbe Locronio leucis Hispanis distans. Olim habuit insigne cœnobium S. Martini ex instituto D. Benedicti, a Sanctio rege, & Toba regina, æra IϽCCCCLXII. fundatum, (chartam ejus creationis & doris, a rege Sanctio factam, legi in archivo Simancæ, dum Philippus rex D. N. itineris causa ibi degeret, anno Domini M. D. XCII.) postea collapsum, & translatum in ecclesiam sanctæ Mariæ rotundæ, apud Locronium. In quo dum Vigila monachus vitam ageret, hunc singulari diligentia librum scripsit, æra M. XIV. anno Christi IϽCCCCLXXVI. habet concilia LXI. & epistolas decretales CI. a Damaso, usque ad Gregorium I. & opuscula alia.

Secundus codex est etiam litteris Longobardis scriptus: vocatur Hispalensis, eo quod Hispali scriptus sit, anno Domini IϽCCCCLXII. Fuit autem ejus scriptor Velascus. Continet concilia LXXI. epistolas decretales XCII.

Tertius codex dicitur Lucensis, qui omnes bibliothecæ regiæ, antiquitate superat; ut ex ipsa litterarum vetustate apparet: nam annus non est expressus, est enim lacer ubique; sed numero conciliorum copiosior Vigilano, & Hispalensi; quamvis foro judicum careat. Scriptus est opera Aystrulfi, aut Michaelis Dens: habet concilia LXVI. & decretales epistolas CIII. Hujus codicis fit insignis & frequens mentio in decreto Gratiani, a Gregorio XIII. P. M. emendato. Nam ejus jussu descriptus, Romam missus, lucem & veritatem correctoribus attulit.

Sunt alii duo codices MSS. litteris etiam Longobardis, verum recentiores, & non integri; carent anno & scriptore, in quibus non omnia continentur, quæ in prioribus.

Est & apud me alius codex pervetustus, in pelle membranea scriptus, litteris etiam Gothicis, eadem concilia & epistolas complectens, quæ alii superiores. Caret anno & scriptore.

Ex his codicibus hæc nostra concilia excerpta sunt. Verum multum ad rem conferre existimavi, si diversitates, quæ in illis, præsertim primis & vetustioribus, reperiuntur, in unoquoque concilio distincte & dilucide assignem.

1. Concilium Eliberitanum in omnibus primum ponitur : appellaturque Eliberitanum cum E. non cum I. xix. Epiſcoporum. In Vigilano, Lucenſi, in utroque Toletano & Hiſpalenſi, Conſtanrini temporibus geſtum dicitur. Habent omnes cc. ſubſcriptiones Epiſcoporum. In Vigilano dicitur, eodem rempore quo Nicæna Synodus: & in Hiſpalenſi, in utroque Toletano, æra ccclxii.

2. Cæſaraugustanum primum xii. Epiſcoporum. In Hiſpalenſi non extant ejus ſubſcriptiones, neque æra. In Vigilano dicitur: Quarto nonas Octobris; & in Lucenſi ſimiliter, & in utroque Toletano. Ego poſui æram ccccxviii. ex hiſtoria Sulpitii Severi.

3. Toletanum primum, adverſus Priſcillianum, Epiſcoporum xix. Arcadii & Honorii temporibus, æra cccc. xxxviii. ſub die vii. idus Seprembris, ut in Lucenſi: verum in Vigilano æra cccc. xxxv. ſub die vii. idus Septemb. In Hiſpalenſi non eſt poſita æra, ſed tantum ſub die vii. iduum Septembrium. In utroque Toletano æra cccc. xxx. Secutus ſum lectionem veteris codicis Lucenſis. Habent omnes ſubſcriptiones, & regulam fidei adverſus Priſcillianos, eiſdem verbis, ut poſuimus.

4. Tarraconenſe concilium x. Epiſcoporum, habitum æra d. liv. anno ſexto Theodorici regis. In Hiſpalenſi dicitur: Anno vi. Theudorici regis, conſulatu Petri, viii. Id. Novemb.

5. Gerundenſe concilium vii. Epiſcoporum, habirum æra d. lv. anno ſeptimo Theodorici regis, v. idus Junias : habet ſubſcriptiones.

6. Toletanum ſecundum concilium. Toletana ſynodus ſecunda viii. epiſcoporum, habita in civitare Toletana, apud Montanum epiſcopum, xvi. calendas Junias, anno quinro Amalarici regis, æra d. lxv. In eo conveniunt Hiſpalenſis, Vigilanus & Lucenſis, & alter Toletanus; in alrero eſt d. lxii. habet ſubſcriptiones viii. epiſcoporum, & epiſtolas Montani epiſcopi ad Palentinos, & aliam ejuſdem ad Turibium: utraque deſideratur in Vigilano, & Hiſpalenſi; ſunt in Lucenſi, & utroque Toletano.

7. Barcinonenſe primum eſt in codice Hiſpalenſi tantum. Adjeci æram d. lxxviii.

8. Ilerdenſe. Sic ſcribitur Ilerdenſe, non Hilerdenſe, octo epiſcoporum, geſtum æra d. lxxxiv. anno xv. Theuderici regis, viii. idus Auguſti; habet in ſubſcriptionibus nomina epiſcoporum, non civitatum.

9. Valeranum ſeu Valentinum concilium, ſic appellatur indiſtincte in omnibus codicibus, ſex epiſcoporum, habitum æra d. lxxxiv. anno xv. Theodorici regis, ſeu Theuderici, ſub die ii. nonas Decembris. In Vigilano æra d. lxxxvii. anno xv. Theodorici regis, pridie nonas Decembris. Reliqui cc. in æra conſentiunt. In Lucenſi ſcribitur: Anno xv. Theudi : habet ſubſcriptiones.

10. Bracarenſis ſynodus prima; octo epiſcoporum, regnante Domino Jeſu Chriſto feliciter, currente æra d. xcix. anno tertio Argemiri regis, eſt in Hiſpalenſi & altero Toletano; in aliis, Ariamiri, die calendarum Maiarum. Lucenſis, & Hiſpalenſis, æra d. lxviii.

11. Concilium apud Lucum a Theodomiro principe habitum æra dc. vii. Hoc concilium habui ex archivo Lucenſis eccleſiæ, D. Joanne Ruizio, epiſcopo Lucenſi meritiſſimo, cujus autoritate ad id exſcribendum uſus ſum.

12. Bracarenſis ſynodus ſecunda xii. epiſcoporum, regnanre D. N. Jeſu Chriſto, currente æra dc. x. anno ſecundo regis Mironis, die calend. Jun. Sic habent omnes conſtanter. Poſt ſubſcriptiones hujus ſecundi concilii dicitur, Sic in C. Hiſpalenſi.

13. Capitula ex Orientalium ſynodis, a Martino epiſcopo ordinara, atque collecta, apud Lucenſe concilium. Domino beatiſſimo, atque apoſtolico ſedis honore ſuſcipiendo in Chriſto fratri Nitigeſio epiſcopo, vel univerſo concilio Lucenſis eccleſiæ, Martinus epiſcopus. Sancti canones, qui in partibus Orientis, &c. In utroque codice Toletano, inſcribitur in titulo : Synodus Lucenſis: quia ibi ordinata, poſtea in Bracarenſi ſynodo iterum ad corrigendos mores clericorum & laicorum uſurpata, veluti tertium concilium, fuit habita : atque ira in utroque Toletano, in capite marginum foliorum dicitur tertium concilium Bracarenſe.

14. Toletanum concilium tertium. Toletana ſynodus tertia, lxii. epiſcoporum, in qua Ariana hæreſis in Hiſpania condemnata eſt. In nomine Domini Jeſu Chriſti, anno quarto, regnante glorioſiſſimo, atque piiſſimo, & Deo feliciſſimo, domino Reccaredo rege, die octavo iduum Maiarum, in æra dc. xxvii. Hæc ſancta ſynodus habita eſt in civitatem regiam Toletanam, ab epiſcopis totius Hiſpaniæ, & Galliæ, qui infra ſubſcripti. In Lucenſi ponitur æra dc. xxvii. & in Vigilano, & in utroque Toletano: quam lectionem, & annum ſecutus ſum; licet in Hiſpalenſi ponitur æra dc. xxix. Eſt in utroque Tolet. & in Lucenſi, homilia S. Leandri, epiſcopi Hiſpal. in laudem eccleſiæ, poſt concilium & confirmationem canonum edita. Eſt etiam in Hiſpalenſi, ſed non poſt concilium, verum alibi. Scribunt Gothi conſtanter, Reccaredus non Recharedus, Spania non Hiſpania, Spalenſis non Hiſpalenſis.

15. Hiſpalenſe primum. Epiſtola epiſcoporum de concilio Spalenſi ad Pegaſum epiſco-

pum missa, VIII. episcoporum. In fine concilii sic dicitur: Data ad sanctitatem vestram die pridie nonas Novembris, anno quinto regni gloriosissimi domini nostri Reccaredi regis, æra DC. XXVIII. in utroque Toletano, & in Vigilano; in Lucensi vero, æra DC. XXVII.

16. Cæsaraugustanum secundum, anno septimo Reccaredi regis, habet in fine: Sub die calendarum Novembrium, anno quo supra. Est in C. Hispalensi. Habet subscriptiones quatuordecim episcoporum. Non est in aliis CC. Adjeci æram ex anno regis septimo DC. XXX. Posui ex eodem C. constitutionem Fisci Barcinonensis; eo quod sub eisdem episcopis sit edita, eodem septimo anno Reccaredi Regis.

17. Toletanum aliud. In nomine Domini constitutio synodi episcoporum numero XVI. qui convenerunt in urbem Toletanam, in ecclesia SS. apostolorum Petri & Pauli, sub die XVI. cal. Jun. anno feliciter XII. regno Christianissimi, & amatoris Dei, gloriosissimi Reccaredi regis, æra DC. XXXV. Sic est in Hispalensi tantum: in aliis non extat.

18. Oscense concilium, anno tertiodecimo, regno domini nostri gloriosissimi Reccaredi regis. Est tantum in C. Hispalensi. Adjeci æram ex annis regni Reccaredi.

19. Concilium Barcinonense, æra DC. XXXVII. anno decimoquarto regis Reccaredi.

20. Toletanum. In nomine Domini Jesu Christi. Constitutio Carthaginensium sacerdotum, in Toletana urbe, apud sanctissimum ecclesiæ ejusdem antistitem. In fine: Facta constitutio sacerdotum in urbe Toletana, sub die calend. Novembris, anno regni primo piissimi atque gloriosissimi Gundimari regis. Æra DC. XLVIII. Est tantum in cod. Hispalensi.

21. Concilium Tarraconense in Egara, unde dicitur Egarense, anno tertio regis Sisebuti. Est in codice Hispalensi. Adjeci æram ex anno regis.

22. Hispalense secundum. Secunda synodus habita in civitate Spali, sub die iduum Novembrium, anno regnante gloriosissimo principe Sisebuto, æra DC. LVII. in utroque Toletano, anno nono Sisebuti regis: in Vigilano, & Lucensi, tempore Sisebuti regis. In æra omnes consentiunt, & subscriptionibus.

23. Toletanum quartum. Toletana synodus IV. Gesta synodalia in Toletanam urbem, apud concilium LXII. episcoporum Hispaniæ, Galliæ provinciarum edita, anno tertio, regnante domino nostro gloriosissimo principe Sisenando, die nona Decemb. æra DC. LXXI. In uno Toletano æra DC. LXX. in altero DC. LXXI. subscribunt episcopi LXII. Sic lego in Hispalensi; nam notæ Gothorum mire connectuntur; ut facile existimes VI. pro LI. In excusis nihil est certi.

24. Toletanum quintum. Concilium Toletanum quintum episcoporum XX. æra DC. LXXIV. anno primo domini nostri Chinteliani regis. Ita in Vigilano. In Lucensi, æra DC. LXIII. In utroque Toletano æra DC. LXIV. In Hispalensi XXIV. in aliis XX. quam lectionem probant subscriptiones, quæ viginti sunt. In alio Toletano scribitur, Cinthilani.

25. Toletanum sextum XLVIII. episcoporum universale, quinto idus Januarii, anno præfati principis, & triumphatoris in Christo, secundo, æra DC. LXXVI. In Lucensi, æra DC. LXVI. & in utroque Toletano. Lucense continet solum quinque subscriptiones episcoporum: in cæteris est ut posuimus.

26. Toletanum septimum. In nomine Domini & salvatoris nostri, synodale, decretum, in Toletana urbe XXX. episcoporum concilio gestum, anno V. clementissimo domino nostro Cintasvintho rege regnante, XV. calendarum Novembrium, æra DC. LXXXIV. Ita habent omnes CC. MSS. in quibus tantum XXVIII. episcopi subscribunt, vicarii vero XI.

27. Concilium Toletanum octavum. In nomine Domini salvatoris nostri Jesu Christi. Incipiunt gesta synodalia VIII. quinquaginta duorum pontificum, in urbem regiam celebrata, die XVII. calendarum Januariarum, æra DC. LXXXXI. anno quinto orthodoxi, atque gloriosi, & vera clementiæ dignitate præcipui Reccesvinthi regis. Sic scriptum est in Gothicis MSS. Lucensis habet, æra DC. LXXXX. & decretum, & lex principis, quæ post subscriptiones ponuntur, in eo non extant.

28. Concilium Toletanum nonum. In nomine domini. Incipit concilium Toletanum IX. quod actum est die calendarum Decembrium, anno feliciter VII. regno serenissimi atque clementissimi domini nostri Reccesvinthi regis, æra DC. LXXXXIII. in urbe Toletana. In fine dicitur: Interfuerunt huic sancto concilio pontifices numero sexdecim: ita consentiunt omnes CC. MSS.

29. Concilium Toletanum decimum. In nomine Domini habita synodus X. in Toletana urbe, die calend. Decemb. anno octavo gloriosi domini, & religiosissimi Reccesvinthi principis, æra DC. XCIV. In fine: Interfuerunt huic sancto concilio pontifices numero XX. Consentiunt in annis & æra omnes CC. MSS. In Vigilano desiderantur aliquot subscriptiones, & cap. VII. quamvis in eo sint duo decreta, quæ in Lucensi non sunt. Uterque Toletanus, & Hispalensis, exacte concilium totum complectuntur.

30. Concilium Emeritense. Concilium quod gestum est in provincia Lusitaniæ, apud

urbem Emeritensem, quæ caput ejus noscitur, XII. episcopis in unum collectis, die VIII. iduum Novembrium, anno octavo decimo serenissimi & piissimi Reccesvinthi regis, æra DCC. IV. Est hæc synodus in utroque Tolerano c. & Lucensi, & non in aliis; ubi constanter scribitur Emeretensis, & Reccesvinti sine h.

31. Toletanum undecimum. In nomine Domini. Incipiunt gesta synodalia concilii Toletani XI. acta in urbe regia, in Toletana sede, a XVII. episcopis, anno quarto regni gloriosi principis Wambani regis, sub die VII. idus Novemb. æra LXIII. In fine ante subscriptiones: Interfuerunt huic sancto concilio pontifices numero XVII. Consentiunt omnes CC. In Vigilano desiderantur subscriptiones abbatum & vicariorum.

32. Bracarense tertium. In nomine Domini. Incipit concilium Bracarense III. quod factum est sub anno quarto gloriosissimi domini nostri Wambani regis, æra LXXIII. regni ejus. In Vigilano & Lucensi dicitur: Cui interfuerunt pontifices octo. In utroque Toletano vocatur quartum; eo quod canones Orientales collecti a Martino Bracarensi, vocentur tertium Bracarense. Similiter in Lucensi vocatur quartum.

33. Concilium Toletanum duodecimum. In nomine Domini. Acta synodalia concilii Toletani duodecimi, apud urbem regiam celebrata, sub die quinto iduum Januarii, æra DCC. XIX. anno primo orthodoxi, atque serenissimi domini nostri Hervigii regis. In utroque Toletano & Lucensi dicitur, quinto iduum Maiarum: verum corrupte, pro Januarii: nam infra dicitur: Consummatum est hoc sanctum concilium die octavo calendarum Februarii, anno regni feliciter primo serenissimi atque clementissimi domini nostri Ervigii regis, æra DCC. XIX. ita ut die nono Januarii sit inceptum; consummatum vero vigesimo quinto die, in conversione beati Pauli. Sic erat in more quam citissime extremam manum conciliis imponere. Nam congregatio multorum, si diutius trahatur, aliquid infaustum solet parere: & usus ipse frequens synodorum rem faciliorem faciebat. In Vigilano & Lucensi est: Cui interfuerunt pontifices XXXV.

34. Toletanum decimum tertium. In nomine Domini. Incipiunt gesta synodalia, habita in urbe Toletana, sub æra DCC. XXI. anno regni excellentissimi principis Ervigii IV. pridie non. Novemb. In fine: Interfuerunt huic sancto concilio pontifices numero XLVIII. Non est in Vigilano. Consentiunt reliqui codices in æra, anno regni, & numero episcoporum, abbatum, vicariorum, virorum illustrium, ducum, comitum, procerum officii Palatini. In lege in confirmatione concilii edita dicitur: Edita lex in formatione concilii Toleto, sub die idus Novembris, æra DCC. XXI. anno quoque feliciter quarto regni gloriæ nostræ. Constanter omnes CC. MSS. scribunt, Ervigius, non Hervigius.

35. Toletanum decimum quartum. Gesta synodalia quæ acta sunt a præsulibus Carthaginis provinciæ, adsistentibus etiam vicariis. Incipiunt capitula concilii Toletani XIV. decem & septem episcoporum, anno quinto Ervigii principis. Extat hoc concilium tantum in Lucensi & utroque Toletano; sed in illis non est æra, sed tantum dicitur in fine: Peractum concilium die Dominico, sub die duodecimo calendas Novembris, anno quo supra. In aliis est, Decembris. Verum apposui æram ex anno regni principis DCC. XXII.

36. Toletanum concilium decimum quintum. In nomine Domini Jesu Christi, anno primo serenissimi & orthodoxi Egicanis principis, sub die quinto idus Maias, æra DCC. XXVI. apud urbem Toletanam, in ecclesia Prætoriensi sanctorum apostolorum Petri & Pauli, omnes Spaniæ Galliæque pontifices aggregati numero LXI. Sic est in Hispalensi. Consentiunt in æra, & numero pontificum, & regni anno, omnes CC. MSS. In Vigilano deficiunt aliquæ subscriptiones abbatum, & illustrium officii Palatini.

37. Concilium Cæsaraugustanum tertium. In nomine Domini. Incipiunt gesta synodalia in urbe Cæsaraugusta, sub die calend. Novemb. æra DCC. XXIX. anno quarto orthodoxi atque serenissimi domini nostri Egicani regis. Sic est in codice Hispalensi, & Vigilano: in aliis non extat; caret subscriptionibus episcoporum.

38. Toletanum XVI. In nomine Domini. Incipit synodus Toletana sexta decima LX. episcoporum, anno VI. inclyti & orthodoxi domini & principis nostri Egicanis, sub die sexto nonarum Mai. æra DCC. XXXI. In Lucensi, & in utroque Toletano, est integra tota synodus: in Vigilano & Hispalensi mutila: in utroque est æra DCC. XLVI. in aliis ut posui.

39. Concilium Toletanum decimum septimum. In nomine Domini. Incipit synodus Toletana XVII. regula sanctæ fidei, decurrente imperii anno religiosissimi ac serenissimi domini nostri Egicani regis VII. sub die quinto idus Novembris, æra DCC. XXXII. Est ita in utroque Toletano, & Lucensi: in aliis non extat.

40. Toletanum XVIII. petendum est ex eo quod tradit Rodericus Archiepiscopus in historia Hispaniæ.

Ex his codicibus multa eduxi concilia, quæ non extant excusa; & quæ edita, ampliora & auctiora, emendatioraque: quod legenti facile erit perspicere.



SYNOPSIS

COLLECTIONIS CONCILIORUM SYNOPSIS HISTORICA,

In qua quæ toto continentur opere, singillatim omnia describuntur.

*Quæ asterisco * notata sunt, in regia collectione non erant.*

TOMI PRIMI SYNOPSIS

Ab initiis æræ Christianæ ad ann. CCCXXIV.

DIONYSII Exigui præfatio in suam canonum collectionem ad Stephanum Salonitanum episcopum. *col.* 1

* Præfatio altera Dionysii Exigui in suam collectionem decretorum Romanorum pontificum ad Julianum presbyterum tituli sanctæ Anastasiæ. 3

Præfatio Isidori Mercatoris in suam collectionem conciliorum ac decretorum. *ibid.*

In tomi appendice reperies, quod omissum fuerat ad finem hujus præfationis: quod omitti certe minime debuerat, cum sit in omnibus Isidori MSS. exemplaribus, ac secutis deinde Merlini, Crabbi, & aliorum editionibus.

Ordo celebrandi concilii desumptus ab Isidoro Mercatore ex quarti concilii Toletani capite IV. & Garsiæ Loaisæ diligentia emendatus. 7

Exhortatio ad principem, sive via regia ex eodem Garsia. 11

* Præfatio decasticha, non conciliorum, ut fert codex MS. Cl. Hardy V. Cl. sed concilii tantum Nicæni, ut constat ex primis ejus vocibus, & ex MSS exemplaribus Isidori Mercatoris, & ex codice canonum ecclesiæ Romanæ, tum Moguntinæ tum Parisiensis editionis, & ex prisca canonum collectione, tomo 1. bibliothecæ juris canonici, in quibus extat proxime ante Nicænos canones, post ipsa canonum breviaria, inscribiturque *Præfatio concilii* 15

Quadruplex synodus apostolorum, juxta glossam ordinariam, in actis apostolicis per sanctum Lucam diversis in capitibus studiose descripta.

I. Anno Christi XXXIII. paulo post ejus in cælum ascensum, de electione Matthiæ. 17

II. Eodem anno, paucis post S. Spiritus descensum mensibus, de diaconorum septem electione. 18

III. Post annum Christi XLIX. Claudii imp. IX. de legalium jugo non imponendo iis qui convertebantur ex gentibus. 19

* Eadem synodus Gr. Lat. ex libello synodico, edito & latine reddito a Joanne Pappo, ac rursum edito in bibliotheca juris pontificii. 21

IV. Eodem anno, de permissione legalium ad tempus. 22

De aliis apostolorum conventibus, seu conciliis; occasione symboli, canonum, constitutionum, ac mortis beatissimæ Virginis; necnon de Antiocheno, ut ferunt, in annotatis a Binio disputatur sparsim a col. 17. ad col. 24

Canones apostolorum numero LXXXIV. Gr. Lat. interprete Gentiano Herveto. 25

Canones apostolorum L. priores duntaxat, latine, ex interpretatione Dionysii Exigui, cum eorumdem titulis seu breviariis ab eodem confectis. 45

Notæ Severini Binii. 53

Harum non ubique mentio in hac synopsi deinceps fiet, cum satis sit monuisse semel, per totum corpus fusas esse.

Antiochena quæ a quibusdam dicitur apostolorum synodus. 62

Liber pontificum jam inde a Petro papa usque ad Nicolaum papam ejus nominis primum, in quo eorum gesta describuntur: autoribus, ut volunt, Damaso papa, Anastasio, ac Guillelmo S.R.E. bibliothecariis. 63

Qui liber in conciliorum collectionibus a Crabbo primum, ac deinde ab aliis editus est, non continua serie collectus in corpus unum, sed membratim divisus, vita nimirum cujusque pontificis suum in tempus relata. Hic autem edidimus, ut est editus a Binio, multis nimirum additis ex Anastasio, Luitprando, & aliis. Consecutorum pontificum vitas ipse Binius ex probatis autoribus collegit.

I.

S. PETRUS Romam petiit anno Christi XLIII. Claudii imp. secundo ad exitum properante; si quidem, ut vetus fert traditio, die XVIII. Januarii, urbem sit ingressus. Post annos XXIV. menses V. dies XII. Neronis imp. jussu, in Janiculo die XXIX. Junii cruci inversis vestigiis suffixus fuit, S. Paulo eodem die ad Aquas Salvias capitis abscissione martyrii palmam adepto.

II.

S. Linus Volaterranus, e Tuscia, Herculani filius, sedit annos xi. menses ii. dies xxiii. a xxix. Junii anni Christi lxvii. ad diem xxiii. Septembris anni lxxviii. quo jussu Saturnini consularis martyrium capite amputato fecit, Vespasiano imperante.

III.

S. Cletus Romanus, Æmiliani filius, sedit annis xii. mensibus vii. diebus ii. ab anno Christi lxxviii. ad diem xxvi. Aprilis anni xci. quo, Domitiano principe, martyrio vitam clausit.

IV.

S. Clemens Romanus, Faustini filius, sedit annos ix. menses vi. dies totidem, ab anno xci. ad diem xxiii. Novembris anni c. quo martyr occubuit, Trajano imperante.

V.

S. Anacletus Atheniensis, Antiochi filius, post menses quatuor a nece S. Clementis elapsos creatus Romanus pontifex ordine quintus, sedit annos ix. menses iii. dies x. a die iii. Aprilis anni Christi ci. ad diem xiii. Julii anni cx. quo sub Trajano lauream martyrii tulit.

VI.

S. Evaristus Græcus, ex patre Judæo, sedit annos ix. menses iii. dies x. a die xxvi. Julii anni Christi cx. ad diem xxvi. Octobris, anni cxix. quo, imperante Hadriano, martyr obiit.

VII.

S. Alexander I. Romanus, Alexandri filius, de regione Caput tauri, sedit annos x. menses v. dies xx. a die xxiii. Novembris anni Christi cxix. ad diem iii. Maii anni cxxx. quo, martyrio vitam finiit, imperante Hadriano.

VIII.

S. Sixtus Romanus, Pastoris filius, de regione Via lata, sedit annos x. minus uno mense, & diebus xxii. a Maio anni Christi cxxx. ad diem vi. Aprilis anni cxl. quo passus est, imperante Antonino Pio.

IX.

S. Telesphorus Græcus, ex anachoreta, sedit annos xi. menses fere ix. a die viii. Aprilis anni cxl. ad diem v. Janua-

rii anni CLII. quo cæsus pro Christo fuit, Antonino imperante.

Vita S. Telesphori papæ ex libro pontificali Damasi. 558

Vnica ipsi tributa epistola decretalis ad omnes episcopos. 559

* Romana sub eo synodus ex Synodico Gr. Lat. 564

Errat autem autor Synodici. Nam a Victore papa synodus ista celebrata est.

X.

S. Hyginus Græcus, ex philosopho Atheniensi, sedit annos IV. uno die minus, a die XIII. Januarii anni CLII. ad diem XI. Januarii anni CLVI. quo sub Antonino Pio pro fide cæsus est.

Vita S. Hygini papæ ex lib. pontificali Damasi. 564

Duæ laudantur ejus epistolæ decretales.

I. Ad omnes fideles. 566

II. Ad Athenienses. 568

Ejusdem v. decreta ex Gratiano. 569. *male* 579

XI.

S. Pius I. Aquileiensis, Rufini filius, frater Pastoris, sedit annos IX. menses v. dies XXVI. a die XV. Januarii anni Christi CLVI. ad diem XI. Julii anni CLXV. quo martyrium fecit, imperantibus Marco Antonino Philosopho, & Lucio Vero.

Vita S. Pii papæ ex libro pontificali Damasi. 569. *male* 579

Illi tribuuntur epistolæ quatuor decretales.

I. Ad universos fideles. 571. *male* 561

II. Ad Italos. 574

III. & IV. Ad Justum episcopum Viennensem, Isidoro, Gratiano aliisque incognitæ, patrum nostrorum memoria erutæ fuerunt ex archivo Viennensi. 576. & 577

Ejusdem decreta IX. ex Gratiano & aliis. 577

XII.

S. Anicetus Syrus, Joannis filius, sedit annos VII. menses fere IX. a die XXV. Julii anni CLXV. ad diem XVII. April. anni CLXXIII. quo martyr occubuit, Marco Aurelio imperante.

Vita S. Aniceti papæ ex libro pontificali Damasi. 579

Unica ipsi tributa epistola decretalis ad episcopos Galliæ. 580

* Romana synodus de paschatis celebrandi die, a S. Aniceto papa, S. Polycarpo, & decem aliis episcopis celebrata, Gr. Lat. ex Synodico libello. 583

XIII.

S. Soter Fundanus e Campania, Concordii filius, sedit annos ferme IV. ab anno CLXXIII. die Maii IV. ad diem XXII. April. anni CLXXVII. quo Marco Aurelio principe martyrium fecit.

Vita S. Soteris ex libro pontificali Damasi. 583

Duæ illi tribuuntur epistolæ decretales.

I. Ad Campaniæ episcopos. 584

II. Ad episcopos Italiæ. 585

Ejusdem decreta IV. ex Gratiano. 586

XIV.

S. Eleutherius Græcus de oppido Nicopoli, Abundii filius, sedit annos XV. dies XXIII. a Maio anni CLXXVII. ad usque diem XXVI. Maii anni CXCII. quo interfectus est, aliquot ante mensibus, quam suorum conspiratione imp. Commodus necaretur.

Vita S. Eleutherii ex libro pontificali Damasi. 588

Unica ejus, ut creditur, decretalis epistola ad universas ecclesias per Galliæ provincias Domino militantes. *ibid.*

XV.

S. Victor I. Afer, Felicis filius, sedit annos IX. & menses fere II. ab anni CXCII. Kalend. Juniis, ad diem usque XXVIII. Julii anni CCI. quo martyr obiit, imperante L. Septimio Severo.

Vita S. Victoris papæ ex libello pontificali Damasi. 591

Duæ illi tribuuntur epistolæ decretales.

I. Ad Theophilum Alexandriæ episcopum. 592

II. Ad universos episcopos per Africam constitutos. 594

* Et duæ aliæ ex monumentis Viennensibus, ut volunt, depromptæ, ad Desiderium & Paracodem, episcopos Viennenses. 595. & 596

197. aut circiter, Christi anno, *Romanum* concilium de observatione Paschæ a Victore I. & aliis XIV. episcopis celebratum, anno IV. Severi imp. 596

* Idem G. L. ex Synodico. 600

Eodem ferme tempore celebrata sunt sequentia concilia.

I. *Palæstinum* concilium sub eodem Victore de observatione paschæ celebratum a Theophilo Cæsareæ episcopo & aliis XII. episcopis, quem quidam apostolicæ sedis legatum vocant. Hujus concilii fragmentum refertur ex Bedæ libro de æquinoctio vernali. 596

* Idem, sive alio nomine Cæsariensis synodus, G. L. ex Synodico. 600

II. *Ponticum*, præside Palma, seu Plasma episcopo, cum aliis XIV. episcopis, de paschæ observatione. 598

* Idem, seu alio nomine Asiatica synodus, G. L. ex Synodico. 601

III. *Gallicum*, seu *Lugdunense*, Irenæi & aliorum XIII. episcoporum, de eodem argumento. 598

* Idem G. L. ex Synodico. 601

IV. *Osroënum* VIII. episcoporum de eodem argumento. 598

* Idem ex Synodico, G. L. 601

V. *Achaicum* a Bacchyllide seu Bacchyllo Corinthio episcopo, cum XVIII. aliis episcopis, de eodem argumento. 598

* Idem, seu alio nomine Corinthiaca synodus, G. L. ex Synodico. 601

VI. *Asiaticum* Polycratis Ephesiorum episcopi, & aliorum Asiæ episcoporum qui Quartadecimanorum errori favebant, a Victore papa reprobatum. 598

* Idem G. L. ex Synodico. 600

* VII. *Lugdunense* Irenæi, contra Marcionem & alios, G. L. ex Synodico. 599

VIII. *Hierapolitanum* ab Apollinari & aliis XXVI. episcopis adversus Montanum, Maximillam & Theodotum, G. L. ex Synodico. 599

* IX. *Achillanum* a Sota & aliis XII. episcopis adversus eosdem hæreticos, G. L. ex Synodico. 599

* X. *Gallicanum* confessorum, adversus eosdem, G.

Vita Marcellini papæ ex libro pontificali Damasi. 930

Duæ illius nomen præ se ferunt epistolæ decretales.

I. Ad Salomonem episcopum. 932

II. Ad episcopos per orientales provincias constitutos. 934

303. *Cirtense* in Numidia concilium sub Marcellino, Diocletiano VIII. & Maximiano VII. Coss. die IV. Martii, vel, ut alii, XV. Maii anni CCCIII. in quo nonnulli, qui fidem ejurarant, & libros sacros vigente persecutione tradiderant, vitandi schismatis causa in communionem recepti sunt. Præfuisse Secundum Tigisitanum docet S. Augustinus libro III. contra Cresconium cap. XXVI. & Optatus l. I. contra Parmenianum designat diem iduum Maiarum. 936

* Observatio de tribus editionibus concilii Sinuessani. 938

303. *Sinuessanum* concilium circa X. Kal. Septembris, ejusque acta de Marcellini papæ condemnatione. *ibid.*

XXXI.

S. MARCELLUS I. Romanus, Benedicti filius, de regione Via lata, sedit annis IV. & mensibus circiter II. a die XXI. Maii anni CCCIV. ad diem XVI. Januarii anni CCCIX. quo martyr occubuit, sæviente in Christianos imp. Maxentio. Sunt qui ejus initia repetunt ab exeunte Decembri anni CCCIV. cum Romana sedes aliquot mensibus vacasset.

Vita S. Marcelli papæ ex libro pontificali Damasi. 946

Tribuuntur ei duæ decretales epistolæ.

I. Ad episcopos Antiochenæ provinciæ. 948

II. Ad Maxentium tyrannum. 951

Decretum Marcelli papæ I ex Gratiano. 954

* Canones XV. Petri Alexandrini de pœnitentia, Gr. Lat. 955

305. *Eliberitanum* concilium in Bætica celebratum sub S. Marcello, anno circiter cccv. aut, ut aliis placet, circa annum ccc. sub Marcellino ejus decessore.

1. Canones concilii Eliber. LXXXI. ex editione Garsiæ Loaisæ cum aliis collata. 967

2. Fragmenta ex eodem a variis citata, quæ nunc in eo non extant. 979

3. Notæ Garsiæ Loaisæ, & Binii. 980

3. * Notæ Gabrielis Albaspinæi episcopi Aurelianensis. 987

4. * De confirmando concilio Illiberritano ad Clementem VIII. S. R. E. pontificem opt. max. Ferdinandi de Mendoza libri III. 1009

5. * Ejusdem ad Philippum II. Hispaniarum regem epistola Hispanico idiomate scripta, pro defensione & approbatione ejusdem concilii. 1369.

306. *Carthaginense* I. a schismaticis Donatistis LXX. cum in locum Mensurii defuncti, Cæcilianus (quem absentem damnarunt, Majorino substituto) factus esset Carthaginis episcopus, & a Felice Aptungitano episcopo ordinatus. 1378

Hoc concilium anno potius 311. *tribuendum sub Eusebio papa.*

308. *Carthaginense* II. sub eodem Marcello, vel sub Eusebio potius, Melchiade, aut Silvestro, immo & post Nicænum, ut quibusdam placet, præside Donato Carthaginensi episcopo, in quo a CCLXX. episcopis Donatianæ factionis, per dies LXXV. post multas concertationes decretum est, ut traditoribus, etiamsi baptizari nollent, communicaretur. *S. Aug. ep.* 48. 1379

XXXII.

S. EUSEBIUS Græcus, ex patre medico, sedit annis II. mensibus VIII. diebus XXI. a die V. Februarii anni CCCIX. ad diem XXVI. Septembris anni CCCXI. quo obiit, imperantibus Maxentio, Constantino, Maximiano, Maximino atque Licinio.

Vita S. Eusebii papæ ex libro pontificali Damasi. 1380.

Tres illi assignantur epistolæ decretales.

I. Ad episcopos per Gallicanas provincias constitutos. 1381

II. Ad Ægyptios. 1384

III. Ad episcopos Tusciæ & Campaniæ directa. 1388

Ejusdem decreta quatuor, ex Gratiano & aliis. 1393

XXXIII.

S. MELCHIADES, seu Miltiades, Afer, sedit annis II. mensibus II. & diebus VII. a die III. Octobris anni CCCXI. ad diem X. Decembris anni CCCXIII. quo obiit impp. Constantino & Licinio.

Vita S. Melchiadis papæ ex libro pontificali Damasi. 1393

Ejus, ut ferunt, epistola ad Marinum & cæteros Hispaniæ episcopos. 1395

313. *Romanum* concilium, in quo Cæcilianus Carthaginensis episcopus a Donatistarum accusationibus absolutus est, ac Donatus damnatus. 1401.

* Eadem Romana synodus Miltiadis, G. L. ex Synodico. 1403

* Eadem ex Optati Milevitani libro I. adversus Parmenianum Donatistam. *ibid.*

Epistola Anolini proconsulis Africæ ad Constantinum, a Donatistis cum suo adversus Cæcilianum libello, Constantino imperatori oblata. 1404

Epistola Constantini imperatoris ad Melchiadem papam, de congregando Romæ concilio in causa Cæciliani & Donatistarum. 1405

* Eadem G. L. ex versione Henrici Valesii. 1406

Constantini epistola ad episcopos scripta post concilium aut Romanum ex Binio, aut Arelatense ex Sirmondo. 1407

Ejusdem epistola, qua episcopos Donatistas Brixiam convocat. 1407

XXXIV.

S. SILVESTER I. Romanus, Rufini filius, sedit annis XXI. mensibus XI. uno minus die, a Kal. Februariis anni CCCXIV. ad diem XXXI. Decemb. anni CCCXXXV. quo obiit, Constantino Magno tricennalia imperii peragente.

Vita S. Silvestri ex libro pontificali Damasi. 1408

Ex libello de munificentia & donatione Constantini Magni, quem edidit Anastasius bibliothecarius ex Romanæ ecclesiæ tabulario. 1409

314. *Arelatense* I. Concilium Constantini imperatoris jussu celebratum in Cæciliani Carthaginensis episcopi, & Donatistarum causa, cum Marinus Arelatensis esset episcopus. T[illegible] vocat Synodici auctor; Augustinus vero plenarium



TOMI II. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab anno CCCXXV. *ad ann.* CCCCXXX.

SILVESTER papa, *de quo supra.*

NICÆNUM I. generale concilium in Bithynia celebratum anno Christi CCCXXV. urbis conditæ MLXXVIII. æra Hispanica CCCLXIII. Seleucidarum DCXXXVI. Desii mensis XIX. sive XIII. Kal. Julii, Paulino & Juliano Coss. præsente Constantino Magno annum XX. in imperio agente, a CCCXVIII. patribus, adstantibus Osio Cordubensi episcopo, Vito seu Victore, atque Vincentio, apostolicæ sedis Legatis, adversus Arium, Quartadecimanos, Rebaptizantes, aliosque hæreticos.

XXXV.

S. Marcus Romanus, Prisci filius, brevem pontificatum gessit per menses viii. dies xxii. a die xvi. Januarii ad diem vii. Octobris anni cccxxxvi. quo sancte obiit Constantino Imp.

XXXVI.

S. Julius Romanus, Rustici filius, sedit annos xvi. menses v. dies xvii. a die xxvii. Octobris anni cccxxxvi. ad diem xii. Aprilis anni ccclii. imperante Constantio Constantini filio.

XXXVII.

LIBERIUS Romanus, Augusti filius, sedit annis XV. mensibus IV. ac die uno alterove, a die VIII. Maii anni CCCLII. ad diem IX. Septembris anni CCCLXVII. cum paulo ante apud Ambianos in Galliis Gratianus Augustus in tribunali a patre suo Valentiniano imperator levatus fuisset, & Valens in Oriente imperaret.

verſo S. Athanaſio, de lapſis epiſcopis cum dignitate recipiendis, tum adverſus Eunomium, Macedonium, Apollinarem, ſimileſque hæreticos, &c. 808

Epiſtola ſynodica concilii Alexandrini, G.L. 809

* *Græca deerant prioribus editionibus.*

362. aut præcedenti, *Pariſienſe* I. concilium ſub Liberio papa, ac Juliano apoſtata, in quo formula fidei ab Arianis, ſuppreſſo uſiæ nomine, condita, & Arimini ſuſcepta, damnata eſt, ac Saturninus Arelatenſis ab eccleſia ejectus. 821

1. Synodica concilii, ſeu fides catholica expoſita apud Pariſiam civitatem ab epiſcopis Gallicanis, ad Orientales, primum a Nicolao Fabro edita, cum fragmentis S. Hilarii. 821

2. Notæ Sirmondi & Binii. 822

3. Simondi notæ poſtumæ. *append.* 1805

363. *Alexandrinum* II. concilium, in quo conſcripta quæ ad Jovianum novum imperatorem miſſa eſt, catholicæ fidei profeſſio. 823

Epiſtola ſynodalis ad Jovianum imp. G.L. 823

* *Græca prioribus editionibus deerant.*

362. *Antiochenum* II. concilium ſub Liberio papa ab orthodoxis celebratum. 815

Epiſtola ſynodica ad Jovianum imp. miſſa, cum Nicæna confeſſione adtexta. G. L. 827

* *Græca deerant prioribus editionibus.*

364. *Lampſacenum* conciliabulum Semiarianorum adverſus Arianos celebratum ad Helleſpontiacum ſinum. 829

365. *Siculum* concilium, in quo Nicæna fidei formula confirmata. 830

365. Illyricum, in quo ſuſcepta eadem fidei formula. *ibid.*

1. Epiſtola ſynodalis Illyricorum epiſcoporum ad epiſcopos diœceſeos Aſianæ, Phrygiæ, Carophrygiæ, & Pacatianæ. G.L. 831

2. Epiſtola Valentis & Valentiniani imp. ad eoſdem epiſcopos, G. L. 833.

* *Græca utriuſque epiſtola prioribus editionibus conciliorum deerant.*

3. Epiſtola epiſcoporum Italiæ Illyricis gratulantium de fide Nicæna ſuſcepta. 835

365. *Tyanenſe* concilium in Cappadocia ad radices Tauri montis ab orthodoxis habitum, in quo reſtitutus eſt in ſuam ſedem Euſtathius Sebaſtenus, cum fidem Nicænam ſimulate tantum recepiſſet. 836

Epiſtola S. Baſilii ad conventum Tyanenſem, G. Lat. 837

* *Græca prioribus editionibus conciliorum deerant.*

* *Mediolanenſem* ſub S. Ambroſio ſynodum Tyanenſi præmittit auctor Synodici, ſubjicitque *Cæſarienſem* Cappadociæ a S. Baſilio celebratam. 98. 99

366. In *Caria* conciliabulum Arianorum Aſianorum circiter xxxiv. de quo Sozomenus. 839

366. *Singedunenſe* in Myſia Arianorum conciliabulum. 839

1. Epiſtola ſynodalis a Valente, Urſacio, aliiſque Arianis ſcripta ad Germinium Semiarianum. 840.

2. Germinii adverſus Arianos epiſtola. 841

XXXVIII.

S. Felix, II. a quibuſdam dictus, licet a pleriſque omittatur, Romanus, Anaſtaſii filius, factione Arianorum in locum exulantis Liberii ſubrogatus, imp. Conſtantium hæreticum damnavit, atque ab eo ob fidei catholicæ defenſionem de ſede ſua paulo poſt ejectus, & clam morti traditus eſt Ceræ in Tuſcia, die xxix. Julii, anni CCCLVII.

Vita S. Felicis ex libro pontificali Damaſi papæ. 843

Epiſtola S. Athanaſii aliorumque Ægyptiorum pontificum ad Felicem urbis Romæ papam de infeſtationibus Arianorum: ſuppoſititia. 844

I. Felicis reſcriptum: itidem ſpurium. 849

II. Felicis epiſtola ad eoſdem & ad reliquos Domini ſacerdotes, *nobiles*, non ſecus ac præcedentes, merito ſuſpecta. 856

XXXIX.

S. Damasus I. Hiſpanus, Antonii filius, ſedit annis xvii. menſibus ii. diebus xxvii. a die xv. Septembris anni CCCLXVII. quo electus eſt legitimis ſuffragiis, nequicquam tumultuantibus Urſicini antipapæ fautoribus, uſque ad diem ii. Decembris, anni CCCLXXXIV: quo ad ſuperos abiit, ſub imperio Valentiniani junioris, ac Theodoſii.

Vita Damaſi papæ ex libro pontificali. 8.9

* Aurelii Carthaginenſis ep. ad Damaſum epiſtola ſuppoſititia. 862

* Falſa item Damaſi ad eundem Aurelium. *ibid.*

* S. Hieronymi ad Damaſum papam epiſtola. 863

* Damaſi ad S. Hieronymum brevis epiſtola. 864

I. Epiſtola Damaſi papæ I. ad Paulinum Antiochenum epiſcopum. *ibid.*

II. Ad epiſcopos Orientis, G. L. 866

* *Græca deerant prioribus editionibus.*

III. Ad Hieronymum preſbyterum, ſuppoſita. 867.

Reſcriptum Hieronymi ad Damaſum. 868

Stephani Archiepiſcopi, & trium conciliorum Africæ ad Damaſum papam de privilegio Romanæ ſedis epiſtola ſuppoſititia. 869

IV. Damaſi papæ epiſtola ad eundem Stephanum, & ad concilia Africæ. 870

V. Damaſi ad Numidiæ epiſcopos, de chorepiſcopis, &c. 876

VI. Damaſi & epiſcoporum xc. qui ad eum Romam ex Italia & Gallia convenerant, ad epiſcopos Illyrici. 882

VII. Ad epiſcopos Italiæ. falſa. 883

Obſervatio Philippi Labbe S. J. de aliis Damaſi epiſtolis. 884

Decreta quinque Damaſi papæ I. ex Gratiano & Ivone. 884.

368. *Romanum* I. concilium ſub Damaſo, in quo Urſacius & Valens cæterique Ariani damnati. 886

* *Romanæ* duæ ſynodi ex libello Synodico contra Auxentium Arianum. 886

369. *Romanum* II. concilium ſub eodem, in quo Auxentius Mediolanenſis epiſcopus Arianus deponitur, & Urſicinus ſchiſmaticus damnatur. 888

1. Epiſtola ſynodalis ex Romano concilio ad epiſcopos Illyrici, Lat. 889

* Eadem, Gr. 890

2.* Exemplum ejuſdem ſynodi habitæ Romæ epiſcoporum xciii. ex reſcripto imperiali. 891

3.* Ex concilio urbis Romæ ſub Damaſo papa de explanatione fidei. 894

* *Lampſacena* ſynodus adverſus Eudoxium, Gr. Lat. ex Synodico. 887

* *Puzenſis* in Phrygia Arianorum ſeu Sabbatiano-

XXXIX.

SIRICIUS Romanus, Tiburtii filius, sedit annis XIII. mense uno, diebus XIV. a die II Januarii anni CCCLXXXV. ad diem XXII. Februarii anni CCCXCVIII. quo obiit, imperantibus post obitum Theodosii patris, Arcadio & Honorio Augg.

SYNOPSIS.

XL.

ANASTASIUS I. Romanus, Maximi filius, sedit annos IV. mensem I. & dies XIII. a die XIV. Martii anni CCCXCVIII. ad diem XXVII Aprilis anni CCCCII. quo obiit, imperatoribus Arcadio & Honorio.

XLI.

S. INNOCENTIUS I. Albanensis, Innocentii filius, sedit annos XIV. menses IX. dies XXIV. seu XXVI. a die Dominica XVIII. Maii anni CCCCII. ad diem XII. Martii, quo obiit, ex Bedæ Adonisque martyrologiis, Honorio & Theodosio Impp.

XLII.

ZOSIMUS Græcus, Abrahami filius, sedit annum unum, menses VIII. & dies XXV. a die, non XIX. Augusti, sed II. Aprilis, aut etiam ante XXII. Martii, usque ad diem XXVI. Decembris, quo obiit, Honorio XII. & Theodosio Juniore VIII. Augg. Coss.

XLIII.

BONIFACIUS I. Romanus, Jocundi presbyteri filius, sedit annos IV. menses IX. dies XXVIII. a die XXVIII. Decembris anni CCCCXVIII. quo creatus est in schismate cum Eulalio, usque ad diem XXV. Octobr. an. CCCCXXII. quo obiit, paulo postquam, Honorio mortuo, Joannes ex primicerio notariorum tyrannidem arripuisset.

Eadem Gr. Lat. in cod. can. eccl. Afr. 1137
3. Tituli capitulorum Nicæni concilii per Teilonem & Theatistum Constantinopolitanum de Græco in Latinum conversorum ; dein capitula ipsa XXI. 1594
Ex codice canonum ecclesia Africana constat, duas hujus concilii sessiones esse : priorem, VIII. Kal. Iun. in qua post multa ultro citroque disputata de Nicani concilii exemplaribus, partim conditi, partim ex antiquioribus conciliis petiti sunt canones XXXIII. tum recitata diversa Africa concilia, Aurelii tempore celebrata, & nonnullorum canones recensiti, quorum postremus est CXXVII. Alteram sessionem, III. Kal. Jun. ab his vocibus : Post consulatum gloriosissimorum, &c.
419. *Carthaginense* VII. sic falso nuncupatum : est enim sessio secunda præcedentis. 1603
Idem G. L. in cod. canon. eccl. Afric. 1131. D
* 422. circiter. *Carthaginense* concilium sub Aurelio episcopo, in quo decretum, ut episcoporum de primæ sedis honore contendentium causæ a Carthaginensi episcopo judicarentur. Lucas Holstenius, V. Cl. cujus ex schedis habetur hujus concilii notitia, decimum nonum Carthaginense vocat, habitumque ait inter ann. CCCCIX. & CCCCXXIII. 1605
* Edictum Impp. Honorii & Theodosii adversus Pelagianos ann. CCCCXVIII. 1606
* Imperialis epistola ad Aurelium episc. Carthaginensem de eodem argumento, ann. CCCCXIX. 1608
* Epistola Aurelii ad episcopos de damnatione Pelagii, &c. ann. CCCCXX. 1609
* Decretum Imp. Constantii datum anno CCCCXXI. ad Volusianum P. U. ut Cælestius abique Pelagiani ex Urbe pellantur. 1609
* Exemplar edicti a Volusiano P. U. propositi. 1610

XLIV.

S. CÆLESTINUS I. Romanus, Prisci filius, sedit annis VIII. mensibus V. diebus III. a die III. Novembris anni CCCCXXIII. ad diem VI. Aprilis anni CCCCXXXII. quo obiit, imperantibus Theodosio II. & Valentiniano III.

Vita Cælestini papæ I. ex libro pontificali. 1610
I. Ejusdem epistola ad episcopos Galliæ, de reprimendis novis quæstionibus, deque S. Augustini doctrina. 1611
* Notæ Jac. Sirmondi nunc primum editæ. *Append.* 1818
Præteritorum sedis apostolicæ episcoporum autoritates de gratia Dei & libero voluntatis arbitrio, ab antiquis Cælestino papæ tribus solitæ, quod ejus epistolæ subjici solerent. 1613
Notæ Sirmondi & Binii. 1618
* Notæ Sirmondi uberiores nunc primum editæ. *Append.* 1819
II. Ad episcopos provinciæ Viennensis & Narbonensis. 1618
* Notæ Jac. Sirmondi nunc primum editæ. *Append.* 1817
III. Ad episcopos Apuliæ & Calabriæ. 1622
IV. Ad S. Cyrillum episcopum Alexandrinum. *ibid.*
V. Ad clerum & plebem Constantinopolitanam. 1623
VI. Ad Nestorium. *ibid.*
VII. Ad Joannem Antiochenum episcopum. *ibid.*
VIII. Ad synodum Ephesinam. *ibid.*
IX. Ad Theodosium Imp. *ibid.*
X. Ad S. Cyrillum episc. Alexandrinum. 1614
XI. Encyclica ad patres Ephesinæ synodi. 1625
XII. Ad Theodosium juniorem Augustum. 1628
XIII. Ad Maximianum episc. Constantinopolitanum. 1630
XIV. Ad clerum & plebem Constantinopolitanam. 1631
XV. * Ad Perigenem, Dynatum, &c. *Extat tomo IV. pag. 1710. in concilio Romano Bonifacii papa II. an.* CCCCLI. *celebrato.*
Observatio Philippi Labbe S. I. *pag.* 1637. A
Decreta quatuor Cælestini papæ I. ex Gratiano. 1637
424. *Africanum*, in quo canones conciliorum diversorum universæ provinciæ Africæ recitati. 1638
Falso Africanum concilium dicitur anno CCCCXXIV. *celebratum. Est enim pars Carthaginensis sive Africani celebrati an.* CCCCXIX. *scilicet pars codicis canonum ecclesia Africana. De quo vide qua supra diximus ad an.* CCCCXIX. *Pratermitti itaque totum hoc debuerat a p. 1638. ad p. 1676. cum hic rursum edita Latino sint, qua prius Grace & Latine. Sed nimirum repræsentanda erat editio Biniana.*
Post canones sequuntur, ut & in codice G. L.
1. Epistola totius concilii Africani ad Bonifacium urbis Romæ episcopum per legatos directa. 1670
2. Cyrilli Alexandrini episcopi ad concilium Africanæ provinciæ. 1673
3. Attici Constantinopolitani episcopi epistola ad eosdem. *ibid.*
4 Symbolum fidei Nicæni concilii. 1674
5. Epistola totius Africani concilii ad papam Cælestinum urbis Romæ episcopum. *ibid.*
Epistola episcoporum Africæ, quam cum Leporii libello miserunt ad episcopos Galliæ, Proculum Massiliensem, aliosque. 1676
* Libellus emendationis, sive satisfactionis Leporii monachi, cum subscriptionibus Leporii, & episcoporum Africæ, nunc integer in collectione conciliorum editus. 1678
Notæ Sirmondi. 1677 1684
* Notæ Sirmondi uberiores nunc primum editæ. *Append.* 1810
Valentiniani III. Cæsaris constitutio de diversis ecclesiasticis capitibus in Galliam missa anno CCCCXXV. Theodosio Aug. XI. & Valentiniano Cæsare Coss. 1685
Nota Jac. Sirmondi. 1686
* Ejusdem notæ nunc primum editæ. *App.* 1820
427. *In Oriente* celebratum concilium sub Cælestino papa contra Massalianos hæreticos, ex cod. LII. bibliothecæ Photii. 1686
429. * Concilium incerti loci in Galliis ex quo SS. Germanus & Lupus missi sunt in Britanniam ad profligandam hæresim Pelagianam. *ibid.*
430. *Romanum* concilium sub Cælestino contra Nestorium qui B. Mariam virginem non θεοτόκον sed χριστοτόκον nominabat. 1688
Duæ epistolæ Nestorii ad Cælestinum : & duæ Cælestini. I. ad Nestorium. II. ad Cyrillum *ibid.*
430. *Alexandrinum* concilium in causa Nestorii, præside S. Cyrillo episcopo, cujus synodicæ cum anathematismis extant in actis Ephesini concilii. *ibid.*
* Epistola Vitalis & Constantii Spanorum ad Sanctum Capreolum Carthag. episcopum. 1689
* Rescriptum S. Capreoli. 1691

APPENDIX.

TOMI III. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab anno CCCCXXXI. *ad ann.* CCCCL.

CÆLESTINUS papa, *de quo supra.*

431. EPHESINUM I. concilium, generale III. celebratum sub finem Junii ab episcopis plusquam CC. adversus Nestorii episcopi Constantinopolitani nefandam hæresim, post consulatum Theodosii XIII. & Valentiniani III. seu Basso & Antiocho Coss.

XLV.

SIXTUS III. Romanus, Sixti filius, sedit annos VII. menses XI. dies II. a die XXVI. Aprilis anni CCCCXXXII. ad diem XXVIII. Martii anni CCCCXL. quo obiit, Theodosio II. & Valentiniano III. imp.

XLVI.

S. LEO I. Tuscus, Quintiani filius, sedit annos XX. menses XI. a die X. Maii anni CCCCXL. ad diem XI. Aprilis anni CCCCLXI. quo mortuus est, Leone & Majoriano imperantibus.

siam inter Viennensem & Arelatens. episcopos composuit. 1444

* Jac. Sirmondi nota nunc primum edita. *Append.* 1503

CX. Ad Ravennium Arelatensem episc. 1444

* Notæ Jac. Sirmondi nunc primum editæ. *Append.* 1503

CXI. Ad eundem de solennitate paschali anni CCCCLII. 1445

* Observatio Philippi Labbe S. J. de Sixti III. & S. Leonis epistolarum fragmentis. *ibid.*

441. *Arausicanum* I. concilium in ecclesia Justinianensi die VIII. Novembris, Cyro viro clarissimo consule, celebratum, cujus extant canones XXX. cum subscriptionibus episcoporum, quorum præcipui Hilarius Arelatensis, & Eucherius Lugdunensis. Extant quoque decreta aliunde collecta. 1446

Notæ Sirmondi & Binii. 1453. 1454

* Sirmondi notæ ampliores nunc primum editæ. *Append.* 1493

* Notæ Gabr. Albaspinæi episc. Aur. 1455

442. *Vasense*, Binio secundum, Sirmondo melius primum, celebratum die XIII. Novembris, Dioscoro viro clarissimo consule, apud Auspicium episcopum. Cujus extant canones decem. 1456

Notæ Sirmondi & Binii. 1459

* Sirmondi notæ ampliores nunc primum editæ *Append.* 1499

* Gabr. Albaspinæi notæ ad canones II. & VIII. 1460

444. *Romanum* concilium I. sub S. Leone in Manichæos, quos in urbe latentes detexerat. 1461

444 *Incerti loci* concilium in Gallia, (sunt qui Vesontione habitum volunt) in quo Chelidonius episcopus Vesontionensis episcopatu dejectus est, præside S. Hilario episcopo Arelatensi, ut discimus ex autore ejus vitæ. *ibid.*

445 *Romanum* concilium II. sub S. Leone in causa S. Hilarii Arelatensis episcopi, qui Roma se subduxerat, non impetrata a S. Leone recedendi licentia. 1463

446 *Incerti loci in Gallia* concilium, ex quo SS. Germanus Autissiodorensis, & Lupus Trecensis, episcopi, in Britanniam ad profligandam hæresim Pelagianam missi sunt. 1464

Nota Jac. Sirmondi S. J. *ibid.*

* Ejusdem nota postuma nunc primum edita. *Append.* 1508

446. *Verolamiense* concilium in Britannia adversus Pelagianam hæresim, a sanctis episcopis Germano Autissiodorensi, & Lupo Trecensi, collectum. 1464

447. *Hispanicum* concilium generale suasu S. Leonis papæ adversus Priscillianistas, cujus extat fidei regula. Sunt tamen qui duo agnoscant, alterum *Toleti*, alterum in Gallicia in municipio *Celenensi* apud *Lucensem* urbem. 1465

448. *Constantinopolitanum* I. Zenone & Postumiano Coss. celebratum die VIII Novembris, præside sancto Flaviano archiepiscopo, in quo Eutyches archimandrita hæreticus condemnatus est. 1465

De illius actis, vide quæ infra monemus ad Ephesinum conciliabulum anni CCCCXLIX.

448. ut vult Binius, sed vere 449. *Tyrium* concilium, in quo absolutus Ibas Edessenus episcopus, die XXV. Februarii. 1468

Extant ejus acta Tom. IV. in Calchedonensi concilio, actione IX. pag. 618. Incipiunt ab his vocibus: Post consulatum Flavii Zenonis, & Postumiani: *qui est annus Christi* 449. *Frustra conjiciunt Baronius & Binius, legendum esse*, sub consulatu; *nam Græce est*, μετὰ τὴν ὑπατείαν *Claudunt hoc concilium subscriptiones, pag.* 630. *Ad idem concilium pertinet*, Commonitorium Damascio tribuno, *pag.* 637.

449. *Berytense*, in quo Ibas iterum absolutus Kal: Septembr. 1469

Ejus acta sunt Tomo IV. in Calchedon. conc. actione X. pag. 637. ab his vocibus: Post consulatum, *&c. qui annus est Christi* 449. *Male ergo collocatum a Binio anno* 448. *ut mox de Tyrio probatum est. Pertinent ad eandem synodum*, pars epistolæ Ibæ ad Marim Persam *pag.* 661. *&* Libellus clericorum Edessenorum ad Photium & Eustathium, *pag.* 667. *Judicium ecclesiasticum vocat Binius, uti & Tyrium; sed vere concilia sunt, in quibus judicium peractum. Et certe* Berytensis synodus *illic inscribitur, pag.* 637.

449. *Constantinopolitanum* II. XXX. episcoporum in causa Eutychis, die IX. Aprilis. 1470

De illius actis, vide quæ mox dicemus ad Ephesinum.

449. *Ephesinum* II. universale concilium reprobatum, meritoque dictum latrocinale: in quo die X. Augusti a CXXVIII. episcopis, præside Dioscoro Alexandriæ episcopo, Eutychea absolutus, & Flavianus CP. patriarcha, cum Eusebio Dorylæi, Iba Edessæ, Theodoreto Cyri, episcopis, condemnatus, & in eorum sedes alii subrogati, Hilaro uno e legatis pontificiis, quem Dioscorus vi adhibita retinere tentaverat, fuga elapso, & ad S. Leonem profecto. 1471

Acta hujus concilii cum relecta sint in Calchedonensi, actione prima, ibi habentur a pag. 115. *usque ad finem actionis ejusdem primæ, pag.* 310. *Intertexta sunt etiam acta utriusque concilii CP. de causa Eutychis habiti an.* 448. *&* 449. *quæ cum in Ephesino concilio sint relecta, ejus partem faciunt.*

Ad idem Ephesinum pertinent Theodosii ad Dioscorum epistolæ tres; una ad Barsumam archimandritam: ejusdem commonitorium datum Elpidio & Eulogio: ejusdem epistola ad Proclum Asiæ proconsulem; item ad synodum Ephesinam: quæ omnes synodum antecesserunt, & habentur inter eadem acta Calchedon. initio actionis primæ, pag. 99. 101. 105. 107. 109.

449. *Britannicum* a S. Germano Autissiodorensi episcopo iterum in Britanniam profecto ad extinguendam Pelagianam hæresim. Actum etiam in eo de incestuosis, ut volunt, Vortigerni nuptiis. 1474

449. *Romanum* III. sub Leone post Hilari reditum, quo Ephesinæ latrocinalis synodi acta penitus rescissa. 1475

449. *Alexandrinum* conventus, in quo Dioscorus in S. Leonem Romanum Pontificem excommunicationis sententiam protulit, quam vix decem, iique lacrymantes & inviti, chirographo suo munierunt, ut habetur ex Liberati breviario. *ibid.*

Continetur in eodem Romano III.

450. *Constantinopolitanum* concilium, in quo recitata S. Leonis papæ epistola ab Anatolio archiepiscopo CP. & episcopis, anathema dictum Eutychi & Nestorio, ipsorumque sectatoribus. *ibid.*

450. aut 456. in *Hibernia* celebrata synodus S. Patricii, Auxilii, & Isernini episcoporum: cujus

APPENDIX.

TOMI IV. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab anno CCCCLI. *ad ann.* D. XXXV.

Sanctus Leo papa, *de quo supra.*

451. Calchedonense concilium, generale IV. in ecclesia S. Euphemiæ Calchedone celebratum a DCXXX. episcopis adversus hæresim Eutychis archimandritæ, ac Dioscori patriarchæ Alexandrini, Coss. Marciano & Adelphio, qui nondum erat designatus exeunte illius anni Octobri.

Hinc sequuntur synodica multorum conciliorum, quorū alia nulla mentio.

XLVII.

HILARUS, Sardus, Crispini filius, sedit annis V. mensibus IX. diebus XXIX. a die XII. Novembris anni CCCCLXI. ad diem X. Septembris anni CCCCLXVII. quo obiit, imperantibus Leone & Anthemio, cujus primus annus cœpit vel ab Augusto præcedenti, vel a die XII. Aprilis.

Meditabatur Sirmondus uberiores in hoc concilium & consequentia notas, earum similes, quas in superiora concilia ab ipso relictas supra

XLVIII.

SIMPLICIUS, Tiburtinus, Castini filius, sedit annis XV. mensibus V. & diebus X. a die XX. Septembris anni CCCCLXVII. ad diem XXI. Martii anni CCCCLXXXIII. imperante Zenone, regnantibus in Italia Odoacro, in Francia Clodoveo magno.

XLIX.

FELIX II. Baronio aliisque dictus III. Romanus, Felicis presbyteri filius, de titulo Fasciolæ, sedit annos VIII. menses IX. & dies XXII. a die VIII. Martii anni CCCCLXXXIII. ad diem XXV. Februarii anni CCCCXCII. quo obiit, imperante Anastasio, & rege Francorum Clodoveo magno nondum Christiano.

L.

S. Gelasius I. Afer, Valerii filius, sedit annis IV. mensibus VIII. diebus XIX. a die II. Martii anni CCCCXCII. ad diem XXI. Novembris anni CCCCXCVI. quo obiit sub Anastasio imperatore, & Clodoveo magno Rege Francorum.

LI.

Anastasius II. Romanus, Petri filius, de regione quinta Caput tauri, sedit annum I. menses XI. dies XXIV. a die XXVIII. Novembris anni CCCCXCVI. ad diem XVI. Novemb. anni CCCCXCVIII. quo obiit, sub Anastasio Imp. Theoderico in Italia, Clodoveo magno in Francia regnantibus.

LII.

SYMMACHUS, Sardus, Fortunati filius, sedit annis XV. mensibus VII. diebus XXVII. a die II. Decemb. an. CCCCXCVIII. ad diem XIX. Julii anni D.XIV. quo obiit sub Anastasio Imp. Theoderico in Italia & Hispania, Clodovei quatuor filiis in Francia regnantibus.

LIII.

HORMISDAS, Campanus, Justi filius, de civitate Frusinona, sedit annos IX. dies X. a die XXVI. Julii anni DXIV. ad diem VI. Augusti anni DXXIII. quo obiit, Justino imperatore, Theoderico rege Italiæ, & filiis Clodovæi Francorum regibus.

rum CP. nomina sacris diptychis restituerunt, & Severum aliosque ejusdem concilii adversarios condemnaturi. Extat epistola synodica ad Joannem CP. episc. Fuit ea parte reprobatum. Hormisdæ quippe jussu ex ecclesiasticis tabulis expuncta sunt nomina Acacii, Euphemii & Macedonii. 1586

* Eadem synodus ex Synodico, G. L. 1588

* Altera CP. prior, ex Synodico, G. L. 1587

* Thessalonicensis ex Synodico, G. L. *ibid.*

518. *Hierosolymitanum* concilium, quo a a XIII. episcopi omnia quæ in Constantinopolitano pro orthodoxis & contra hæreticos sunt acta confirmarunt. Extat synodica. 1588

518. *Tyrium* concilium, celebratum die XVI. Septembris, in quo acta concilii CP. confirmata. Extat synodalis epistola. *ibid.*

518. *Romanum* concilium sub Hormisda papa de Acacii, Euphemii & Macedonii episcoporum CP. nominibus e sacris diptychis expungendis. 1589

519. *Britannica* synodus contra reliquias Pelagianorum celebrata sub Davide archiepisc. Menevensi, qui ope Arthuri a Caer Legionum urbe sedem suam transtulerat Meneviam. 1590

* Epistola Trifolii, presbyteri ad B. Faustum senatorem, contra Joannem aliosque Scythas monachos qui Constantinopoli Romam venerant. 1590

520. *Constantinopolitana* synodus ab Epiphanio episcopo CP. collecta, cujus extat synodica ad Hormisdam papam, una cum legatione missa. 1592

* Epistola synodica episcoporum Africanorum in Sardinia exulum, de gratia Dei & libero arbitrio. 1593

LIV.

S. JOANNES I. Tuscus, Constantini filius, sedit annos II. menses IX. & dies XIV. a die XIII. Augusti anni DXXIII. ad diem XXVII. Maii anni DXXVI. quo in carcerem trusus a Theoderico Italiæ rege, sanctissime obiit Ravennæ, & Junii die XVIII. Romæ sepultus est, sub Justino Imp. ac tribus fratribus Clodovæi filiis Franciæ dominantibus.

Vita Joannis papæ I. ex libro pontificali 1600

Tribuuntur illi epistola dua falsi suspecta.

I. Ad Zachariam archiepiscopum. 1603

II. Ad episcopos Italiæ. 1605

S. Remigii episcopi Remorum ad tres episcopo epistola. 1608

Ejusdem ad Falconem Tungrensem episcopum epistola. 1609

524. *Ilerdense* in Hispania concilium octo episcoporum, VII. Idus Augusti, anno XV. Theoderici regis Ostrogothorum in Hispania pro Amalarico suo ex filia nepote dominantis. Extant canones XVI. cum fragmentis. 1610

524. *Valentinum* in Hispania concilium sex episcoporum, pridie Nonas Decembres, cujus extant canones sex: item fragmenta ex Valentino concilio, sive id Hispanicum, sive Gallicum fuerit. 1617

524. *Arelatense* IV. concilium XVII. episcoporum, qui ad dedicationem basilicæ S. Mariæ convenerant, VIII. Idus Junii, Opilione V. C. Cos præside S. Cæsario. Extant canones quatuor cum fragmentis ex variis Arelatensibus conciliis. 1612

Notæ Sirmondi & Binii. 1615. 1616

524. * Concilium *Juncense* episcoporum provinciæ Byzacenæ sub Liberato primate. 1617

1. Synodica epistola ad Bonifacium Carthaginensem. *ibid.*

2. Observatio Philippi Labbe, & additio ad Juncense concilium. *ibid.*

525. * *Carthaginensis* synodus plenaria Bonifacio præside, habita sub Hilderico rege Vandalorum catholico, in duas partes, seu dies, tributa. 1628

1. Veterum scriptorum de hac synodo testimonia. *ibid.*

2. Gesta primæ diei. 1629

3. Gesta diei secundæ, ubi de privilegiis monachorum. 1641

Libelli Petri & universæ congregationis ejus. 1641. 1644. 1646

Bonifacii Carthag. epistola ad Liberatum & episcopos qui in concilio Juncensi adfuerant. 1645

* Bonifacii primatis provinciæ Byzacenæ ad Dei ancillas epistola. 1647

Tractoria concilii Arelatensis III. 1648

Institutio in causa abbatiæ Lirinensis. *ibid.*

LV.

FELIX IV. Baronio aliisque; priscis vero duntaxat III. genere Samnis, Castorii filius, sedit annis III. mensibus II. diebus XVIII. a die XXIV. Julii anni DXXVII. Mavortio V. C. consule, ad diem XII. Octobris anni DXXX. Justiniano Imp. iisdemque Franciæ regibus Clodovæi magni filiis.

Vita Felicis papæ ex libro pontificali. 1649

Ejusdem epistola, quarum priores dua suspecta.

I. Ad omnes episcopos. 1650

II. Exhortatoria ad Sabinam. 1655

III. Ad Cæsarium Arelatensem archiepiscopum. 1657

Nota Jac. Sirmondi S. J. *ibid.*

Prosperi ex Manichæo conversi pristinos errores detestantis anathematismi, & fidei catholicæ professio, XIII. Kal. Decembris, Olybrio juniore consule. 1658

Nota Jac. Sirmondi S. J. 1661

* Augustinus ecclesiæ catholicæ: de Manichæis qui convertuntur. *ibid.*

* Ejusdem duo commonitoria de Manichæis qui convertuntur. 1661. & 1662

* Forma epistolæ quam dat episcopus Manichæis conversis. 1663

527. *Carpentoractense* concilium XVI. episcoporum, præside S. Cæsario, VII. Id. Novembres, Mavortio viro clariss. consule, cujus unicus extat canon, & epistola ad Agrœcium episcopum Antipolitanum. Errant qui huic concilio subscripsisse volunt S. Prosperum Aurelianensem episcopum. *ibid.*

529. *Arausicanum* II. concilium sub Felice IV. in dedicatione basilicæ a Liberio patricio & P. P. Galliarum constructæ celebratum, V. Non. Julii, Decio juniore V. C. Cos. præside S. Cæsario Arelatensi episcopo, in quo de gratia & libero arbitrio statuti canones XXV. confirmati vel post septem, vel potius post novemdecim menses, a Bonifacio summo pontifice. Errarunt antea qui retulerunt ad tempora SS. Leonis papæ, & Prosperi Aquitani, aut ad annum CCCCLXIII sub Hilaro papa. 1666

LVI.

BONIFACIUS II. Romanus, Sigisbuldi filius, sedit annis II. totidemque diebus, a die XV. Octobris anni DXXX. ad diem XVII. Octobris anni DXXXII. imperante Justiniano, ac fratribus tribus Clodovæi filiis Francorum regibus.

LVII.

JOANNES II. qui & Mercurius, Romanus, Projecti filius, de Cælio monte, sedit annis II. & mensibus VIII. a die XXIII. Octobris anni DXXXII. ad diem XXVI Junii anni DXXXV. quo mortuus, aut saltem sepultus est, Justiniano in Oriente imperante, regnantibus in Francia Clotario & Childeberto fratribus, cum Theodeberto ipsorum fratris filio.

LVIII.

AGAPETUS I. Romanus, Gordiani presbyteri filius, clericus ad sanctos Joannem & Paulum, sedit mensibus X. & diebus aliquot, ab ineunte Julio anni DXXXV. usque ad diem X. aut XVII. aut XXII. Aprilis anni DXXXVI. quo obiit vel Constantinopoli, ubi Anthimum deposuerat, vel cum rediret in Italiam, eodem Justiniano imperante, regnantibus in Francia Clotario, Childeberto, Theodeberto.

TOMI V. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab anno DXXXVI. *ad ann.* DCXLVIII.

berti & fratrum ejus sexto, Euphronio Turonensi metropolitano præside, pro reformanda ecclesiastica disciplina. 851

1. Præfatio & canones XXVII. cum subscriptionibus. 852. & seq.

2. Epistola synodi ad plebem. 867

3. Epistola S. Radegundis ad episcopos. 869

4. Decretum episcoporum, post acceptam Radegundis epistolam conscriptum. 872

5. Sirmondi notæ in superiora. 866. 869. 872

569. *Lucense* concilium, in Gallæcia sub Theodemiro Suevorum rege habitum, æra DCVII. Kal. Januarii, in quo facta diœceseων & parochiarum divisio. 874

Notæ Garsiæ Loaisæ, quibus multa ad divisionem provinciarum Hispaniæ & earum sedium spectantia, sequentibus etiam sæculis instituta. 875

572. *Bracarense* III. Mironis Suevorum regis anno II. æra DCX. Kal. Junii celebratum, post obitum Joannis papæ III. sede Romana per unum ferme annum, hoc est, X. menses cum tribus diebus vacante. 894

1. Præfatio, & canones X. ac subscriptiones. *ibid. & seq.*

2. Fragmenta ex conciliis Bracarensibus. 901

Eodem anno *Lucense* II. celebratum est, ad quod S. Martinus Bracarensis episcopus misit capitula LXXXIV. a se e Græcis synodis Latine conversa, & quædam e Latinis addidit. 902

LXIII.

BENEDICTUS I. Romanus, Bonifacii filius, cognomento Bonosus, sedit annis IV. mensibus II. & diebus XV. a die XVI. Maii, anni DLXXIII. ad diem XXXI. Julii, anni DLXXVII. quo obiit, Justino II. imperante, regnantibus in Francia Childerico & Guntramno & eorum nepote Childeberto.

Vita Benedicti papæ I. 914

Epistola unica ad David episcopum, valde suspecta. 915

575. *Lugdunensis* conventus, in quo Petrus diaconus, Gregorii Turonensis frater, homicidii accusatus, sacramento se purgavit. *Append.*

575. *Parisiense* IV. concilium, Chilperici, Sigeberti ac Guntramni fratrum, Franciæ regum, anno XII. celebratum est in S. Petri basilica, in quo Pappoli Carnotensis episcopi causa suscepta est adversus Promotum, qui in castro Dunensi episcopus temere fuerat constitutus, adversus quem extat constitutio synodi data die III. Iduum Septembrium, anno XII. regum dominorum nostrorum, Indictione VI. 918

1. Libellus synodo oblatus a Pappolo episcopo. *ibid.*

2. Constitutio synodi ad Ægidium episcopum Remensem, qui Promotum temere consecrarat. 919

3. Synodi epistola ad Sigebertum regem, ut Promoti causam non defendat. 921

4. Notæ Jac. Sirmondi & Binii. 922. 923

Epistola S. Germani Parisiorum episcopi ad Brunichildem reginam, Sigeberti uxorem. 923

577. *Parisiense* V. concilium, Childeberti Franciæ regis secundo anno, patruorum vero ejus Chilperici & Guntramni XVI. circa vernum tempus ab episcopis XLV. celebratum, in quo Prætextatus Rotomagensis episcopus, quem jampridem exosum habebat Chilpericus, fraude circumventus, ad falsam confessionem inductus est, atque in exilium a rege ejectus, ut pluribus narrat Gregorius. 925

Notæ Sirmondi & Binii in hoc concilium. 929

LXIV.

PELAGIUS II. Romanus, Vinigildi filius, sedit annis XII. cum mensibus II. & diebus XXIX. a die X. vel XI. Novembris anni DLXXVII. ad diem VIII. Februarii anni DXC. quo inguinaria peste sublatus est, imperante Mauricio, & regnantibus in Francia Guntramno cum nepotibus Childeberto & Clotario.

Vita Pelagii papæ II. 929

Ejusdem epistolæ.

I. Ad Benignum archiepiscopum. 931

II. Ad episcopos Italiæ. 936

III. Ad Gregorium diaconum. 938

IV. Ad Aunacharium episc. Autisiodorensem. 939

V. VI. VII. Ad Eliam & episcopos Istriæ. 940. 944. 948

VIII. Ad Joannem episcopum CP. qui universalis nomen sibi arrogabat. 948

IX. Ad episcopos Germaniæ & Galliæ, de novem præfationibus inter Missarum solemnia decantandis, quas tantummodo recipit Romana ecclesia. Ibi fit mentio synodi de ecclesiasticis statutis, sed ejus annus ignoratur. 955

* X. Ad Aunarium Autisiodorensem episc. 954

Decreta VI. Pelagii II. papæ, ex Gratiano. *ibid.*

578. aut circiter, forte 586. *Autisiodorensis* synodus ab Aunachario sive Aunario episcopo Autisiodorensi celebrata cum diœcesis suæ abbatibus septem, & presbyteris XXXIV. cujus extant canones XLV. cum subscriptionibus. 956

579. *Cabilonense* concilium Guntramni regis jussu, adversus Salonium & Sagittarium episcopos, qui ad pristina reversi scelera, ac majestatis præterea crimine insimulati, in hac synodo episcopatu dejecti, atque in S. Marcelli basilicam sub custodia detrusi sunt. 963

* Autoritas quod ex antiquo Mauriennensis ecclesia Viennensi metropoli subdita sunt. *ibid.*

Eodem, ut videtur, anno *Santonense* concilium, in quo Nantinus comes Engolismensis ab Heraclio episcopo excommunicatus, in gratiam ab eodem receptus est. 965

580. *Brennacense* concilium anno Childeberti quinto habitum in causa Gregorii Turonensis archiepiscopi, quem Leudastes comes falso apud Chilpericum accusarat. *ibid.*

581. *Lugdunense* concilium, ubi diversæ causæ agitatæ, & negligentiores episcopi damnati. *Append.*

581. *Matisconense* I. concilium anno Guntramni & Chilperici XXI. Childeberti VI. Indictione XV. Kalend. Novembr. congregatum Guntramni regis evocatione, ut nec in anno DLXXVI. nec in anno DLXXXII. possit ulla ratione collocari. In eo statuti canones XX. præside Prisco Lugdunensi. 966

Notæ Sirmondi & Binii. 972

* Additio ad idem concilium. *Append.*

583. *Lugdunense* III. concilium sub Guntramno Francorum rege, anno regni ejus XXII. mense Maio celebratum, in quo statuti sex canones, eodem Prisco Lugdunensi archiepiscopo præside. 973

Epist. S. Gregorii.

D

E

F

G

H

I

601. *Romanum* III. sive *Lateranense*, celebratum a S. Gregorio, Nonis April. Indictione I. in quo editum pro monachis constitutum. Videnda quoque epistola XVIII. libri VII. Dicitur in MSS. modo decretum pro libertate monachorum, modo privilegium monachorum sub regulari norma degentium. 1607

* Subscriptiones plurium episcoporum & presbyterorum. 1608

601. *Romanum* IV. adversus Andream Græcum hominem, qui sub monachali habitu degens apud basilicam S. Pauli, detectus est impostor atque falsarius. 1609

601. *VVigorniensis* synodus ab Augustino I. Dorobernia sive Cantuariæ archiepisc. Ethelberti regis ope convocata ad *Augustinesac*, id est, robur Augustini, in confinio Vectiorum & Occidentalium Saxonum. Quo in concilio poscit Augustinus obedientiam Romanæ ecclesiæ, & ut Britones sint Romanis conformes in pascha celebrando, in baptismo ministrando, in prædicando Anglosaxonibus. 1610

602. *Byzacenum* in Africa concilium in causa Clementii illius provinciæ primatis, qui cum apud S. Gregorium papam reus gravissimorum criminum factus esset, Gregorius circumsævientibus, ut ait, hostibus prohibitus quominus de causa posset cognoscere, eam ad provinciæ concilium remittit. 1612

602. *Numidia* concilium jussu S. Gregorii coactum ad agitandam causam Donadei diaconi, & alteram Paulini, Regini in Numidia episcopi. *ibid.*

603. *Cabilonense* concilium anno Clotarii junioris XX. Theoderici ac Theodeberti fratrum Franciæ regum anno VIII. in quo, præside Aridio Lugdunensi antistite, Brunichilde regina instigante, S. Desiderius archiepiscopus Viennensis exauctoratus est, subrogato Domnolo, ut habet appendix Gregorii Turonensis. *ibid.*

LXVI.

SABINIANUS, Tuscus, Boni filius, sedit menses V. dies XIX. ab anno DCIV. ad diem XIX. Februarii anni DCV. quo obiit imperante Phoca, Franciæ regibus Clotario II. Theoderico & Theodeberto. Sedes vacavit post ejus obitum menses XI. dies XXVI.

Ejus vita ex libro pontificali. 1613

605. *Cantuariense* concilium habitum V. Idus Januarias, præsentibus Ethelberto Anglorum rege, Berta regina ejus uxore, filioque ipsorum Eadbaldo, S. Augustino Dorobernensi archiepiscopo, clero ac populo, ad confirmandum monasterium SS. Petri & Pauli ab ipsomet Augustino juxta Cantuariam fundatum, quod primum Anglosaxonum monasterium. 1614

LXVII.

BONIFACIUS III. Romanus, Joannis filius, creatus die XV. mensis Februarii anni DCVI. post menses VIII. & dies XXIII. obiit die XII. Novembris, Phoca imperante, iisdemque Franciæ regibus.

Ejus vita ex libro pontificali. 1615

606. *Romanum* concilium LXXII. episcoporum, in quo decretum est, non esse agendum de electione Romani pontificis, nisi tertio die post prioris exequias, coacto clero & filiis ecclesiæ. 1616

LXVIII.

BONIFACIUS IV. Marsus, de civitate Valeria, Joannis medici filius, sedit annos VI. menses VII. dies XX. a die XVIII. Septembris anni DCVII. ad diem VIII. Maii anni DCXIV. quo obiit, imperante Heraclio, rege Franc. Clotario II.

Ejus vita ex libro pontificali. 1616

610. *Romanum* concilium, Indictione XIII. anno Phocæ VIII. die III. Kalend. Mart. celebratum in causa Anglicanæ ecclesiæ, præsente Mellito primo episcopo Londiniensi, ex Beda lib. II. cap. IV. 1617

* Bonifacii papæ IV. decretum in synodo Romana ann. DCX. quando liceat monachis cum sacerdotali officio ubiobi ministrare. 1618

* Ejusdem epistola ad Ethelbertum regem Anglorum ex eodem Romano concilio data. 1619

* Alia editio decreti superioris. *ibid.*

610. *Toletana* synodus habita die X. Kal. Novemb. anno Gundemari Gothorum regis primo, æra DCXLVIII. de primatu ecclesiæ Toletanæ in totam Carthaginensem provinciam. 1610

Suggestiones tres Sesuldi de Emiliano electo episcopo Mentesano. 1612. 1613

Decretum Gundemari regis ad episcopos Carthaginensis provinciæ, de eodem primatu, cui S. Isidorus Hispalensis aliique antistites subscripserunt. 1623

Garsiæ Loaisæ tractatus de primatu ecclesiæ Toletanæ in universam Hispaniam. *ibid.*

614. *Egarense*, in provincia Tarraconensi, celebratum Idibus Januarii, anno III. Sisebuti Gothorum regis, æra DCLII. quo confirmatum Oscense concil. anni DXCVIII. 1645

* Stephani Baluzii dissertatio de episcopatu Egarensi. *ibid.*

LXIX.

DEUSDEDIT, Romanus, Stephani subdiaconi filius, sedit annos II. menses XI. dies XXVI. a die XIII. Novembris anni DCXIV. ad diem VIII. Novembris anni DCXVII. quo obiit, Heraclio imperatore, & Clotario II. Galliæ rege.

Ejus vita ex libro pontificali. 1647

Epistola extat unica ad Gordianum, Hispalensem episcopum, cujus fidem cum elevant multa, tum Gordiani nomen ipsum: cum Hispalensem sedem Isidorus tenuerit ab anno DC. ad DCXXXVI. 1648

615. *Parisiense* V. concilium anno Clotarii junioris XXXI. post Chilperici patris obitum, Kalend. Novembr. celebratum est a LXXIX. episcopis; quot in nullo antea Francorum concilio. At eorum subscriptiones perierunt. 1649

I. Præfatio & canones XV. 1650

I. Clotarii regis definitio, seu edictum in eadem synodo promulgatum. 1653

Si anno XXXI. Clotarii coactum est hoc concilium, annus illi adscribendus est DCXIV. cum regnare Clotarius cœperit anno Christi DLXXXIV. Septembri exeunte. Nam occisum esse Chilpericum ejus patrem, dum Rigunthis in Hispaniam pergeret; eamque profectam esse Calendis Septembribus, & dum iter haberet maturas fuisse uvas, discimus

discimus ex Gregorii Turon. histor. lib. VI. c. XLV & XLVI. Ex quo conficitur, die XV Kal. Novembr. ann. DCXIV. jam incœptam esse annum Chilperici XXXI. habitumque hoc concilium esse sede post Bonifacium IV. vacante, paulo ante D as dedit papa creationem.

Paulo post habita est & alia synodus, cujus x. duntaxat canones ex codice mutilo supersunt a Sirmondo primum editi: quos suspicatur Petrus De La Lande V C. confectos esse in concilio apud Bonogelum villam, sed conjecturam suam minime mihi persuadet, cum apud Fredegarium quem autorem affert, nullum satis certum concilii vestigium appareat ad annum regni Clotarii DCXXXIV.

LXX.

BONIFACIUS V. Campanus de civitate Neapoli, sedit annos VII. menses X. diem I. creatus die XXIX. Decembris anni DCXVII. defunctus die XXV. Octobris anni DCXXV. imperante Heraclio, regnantibus in Francia Clotario II. ejusque filio Dagoberto.

Ejusdem pontificis vita. 1657

Ejusdem epistola.

I. Ad Justum prius Roffensem episcopum, tunc Melliti in archiepiscopatu Cantuariensi successorem 1658

II. Ad Edwinum regem Anglorum. 1659

III. Ad Edelburgam Edwini conjugem. 1661

617. *Cantianum* concilium tempore Eadbaldi regis habitum a Laurentio, Mellito, Justo, aliisque episcopis, qui decreverant deserendam sibi esse Britanniam, ut pote barbaram, & Christianæ legi indocilem ac rebellem. 1662

619. *Hispalense* II. concilium, præside S. Isidoro, anno regni Sisebuti IX celebratum, Idibus Novembris, æra DCLVII. cujus extant canones XIII. & subscriptiones XII. episcoporum. 1663

Locum hic habere deberet concilium Matisconense ad annum DCXXIV. & Remense, ad annum circiter DCXXVI. Vide infra ad annos DCXXVII. & DCXXX. quibus ea Binius tribuit.

LXXI.

HONORIUS I. Campanus, Petronii consulis filius, sedit annos XII. menses IV. dies XXVII. a die XIV Maii anni DCXXVI. ad diem XII. Octobris anni DCXXXVIII. quo obiit aut sepultus est, imperante Heraclio, regnantibus in Gallia Dagoberto ejusque filio Sigeberto. Reliquo porro anno, totoque proxime sequenti vacavit Romana sedes.

Honorii papæ I. vita. 1677

Ejusdem epistola.

I. Ad Isacium Ravennatem exarchum. 1681

II. Ad episcopos Venetiæ & Istriæ. *ibid.*

Sergii episcopi Constantinopolitani ad Honorium papam epistola. 1682

III. Ad Sergium episcopum CP. *ibid.*

IV. Ad eundem. 1683

V. Ad Edwinum regem Angliæ. *ibid.*

VI Ad Honorium Dorovernensem episc. 1684

VII. Ad Joannem & alios episcopos Epiri. 1685

VIII Ad Sergium subdiaconum. *ibid.*

627. *Matisconense* concilium, in quo B. Columbani regula a calumniis Agrestini monachi Luxoviensis, cui favebat Apellinus Genavensis episcopus, per abbatem S. Eustasium defensa, & approbata est. 1686

Non potest hoc concilium serius differri, quam ad ann. DCXXIV. aut ad summum DCXXV. quo anno S. Eustasius obiit, ut ex Iona autore vita S. Eustasii, Walafrido autore vita S. Galli, Theodoro autore vita S. Magnoaldi, sive Magni, sic conficitur.

Anno DCXIV. videns Clotarius impletum Columbani vaticinium, qui se regem unum Francorum futurum tribus ante annis prædixerat, ad eum legat S. Eustasium.

Anno DCXV. obiit S Columbanus. Vixit enim anno uno post Eustasii legationem. S. Magnoaldus anno quo obiit Columbanus, in Italiam profectus ad monasterium Bobiense. DCXXV. nimirum annis decem post Magnoaldi iter in Italiam, obiit S. Gallus. Ante illum S. Eustasius obierat.

Quæ latius in annalibus suis explicat vir eruditissimus idem atque optimus Carolus le Coiate.

628. *Clippiacense* concilium. *Append.*

630. *Remense* concilium, præside Sonnatio Remensi archiepiscopo. Ibi adfuerunt XL. & amplius episcopi. 1688

Tribuendum hoc concilium videtur anno DCXXV. vel DCXXVI. quo posteriore anno Senocus Elusanus episcopus, qui ipsi interfuit, in exilium ejectus est.

Remensis ecclesiæ statuta synodalia, quæ Sonnatio archiepiscopo Binius tribuit. 1693

633. *Alexandrina* synodus a Cyro episc. Alexandrino coacta mense Maio, in qua decretum, quod Satisfactio inscribitur, novem capitibus constans, editum est, & ad Sergium episcopum CP. transmissum. *Extat Tomo* VI. *editionis nostræ, pag. 953. inter acta sexta synodi, actione* XIII. 1695

* *Synodi* XIII. *circa Monothelitarum hæresim, partim hæretica, partim orthodoxa, G. L. ex Synodico.*

633. * I. *Constantinopolitana* Sergii patriarchæ, hæretica. *ibid.*

633. * II. *Constantinopolitana* ejusdem, hæretica. 1696

633. * III. *Alexandrina* Cyri patriarchæ, hæretica: de qua supra. 1697

633. * IV. *Hierosolymitana* Sophronii, orthodoxa, cujus acta ad Honorium papam missa sunt. *ibid.*

639.* V. *Constantinopolitana* Pyrrhi patriarchæ, hæretica. *ibid.*

646 * VI. *Byzacena* Stephani primatis, orthodoxa. *ibid.*

646. * VII. *Numidica* Colombi primatis, orthodoxa. *ibid.*

646. * VIII. *Mauritanica* Reparati primatis, orthodoxa. 1698

646. * IX. *Carthagiensis* Victoris primatis, orthodoxa. *ibid.*

641. * X. *Romana* Joannis papæ, orthodoxa. *ibid.*

648. * XI. *Romana* Theodori papæ, orthodoxa. *ibid.*

649. * XII. *Romana* sive Lateranensis, Martini papæ, orthodoxa. 1699

633. *Toletanum* IV. concilium a LXII. episcopis, regnante Sisenando Gothorum rege, præside S. Isidoro Hispalensi metropolitano, æra DCLXXI. collectum in basilica sanctæ Leocadiæ. 1700

voluntatis in Christo assertoribus & impugnatoribus silentium indicitur. 1845. & *Tomo VI. pag.* 231. *Gr. & Lat.*

648. *Romanum* concilium, quo Paulus episcopus CP. & Pyrrhus expatriarcha, in hæresim Olympii exarchi opera relapsus, condemnati sunt a Theodoro papa. De quo etiam plura in vitis pontificum, Synodico, aliisque. 1846

* Idem Gr. Lat. ex Synodico. 1698

* Dagoberti regis epistola ad Sulpitium Bituricensem archiepiscopum de Desiderio consecrando Cadurcorum episcopo. *Append.*

* Sigeberti regis epistola ad Desiderium episcopum Cadurcensem, qua vetat ne Bituricense concilium injussu suo fiat. *Append.*

APPENDIX.

In qua quæ extant, ad annos suos singula superius relata sunt.

TOMI VI. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA.
Ab anno DCXLIX. *ad ann.* DCCLXXXVII.

LXXV.

SANCTUS MARTINUS I. Tudertinus, e provincia Tuscia, Romanus pontifex creatus circa initia mensis Julii anni DCXLIX. in exilium deinde ab Imp. Constante missus Chersonam, ibi spiritum Deo reddidit die XVI. Septembris anni DCLV. Indictione XIV. jam inchoata, festo sanctæ Euphemiæ, elapsis ab ordinatione sua annis VI. mense I. diebus XXVI. Francorum regibus Clodoveo II. & Sigeberto.

LXXVI.

EUGENIUS, Romanus de regione prima Adventinense *, Rufiniani filius, in locum S. Martini labente mense Junio anni DCLIII. ab exarcho ejecti subrogatus mense Septembri; sedit ab ordinatione sua annos II. menses VIII. dies XXIV. atque a morte S. Martini menses duntaxat VIII. & dies XVIII. usque ad diem II. Junii anni DCLVI. quo obiit, imperante Constante, Francorum regibus Clodoveo II. & Sigeberto.

*Aventina.

LXXVII.

VITALIANUS, Signiensis Campanus, sive ex Hernicis, Anastasii filius, sedit annos XIV. & menses propemodum sex, a die XXXI. Julii anni DCLVI. usque ad diem XXVII. Januarii anni DCLXXI. quo obiit, Constantino Pogonato Constantis filio imperante, Clotario III. apud Francos post Clodovei patris obitum regnante.

LXXVIII.

ADEODATUS, Romanus, Jobiniani filius, ex monacho Romanus pontifex effectus, sedit annos v. menses II. dies XVII. a die IX. Aprilis anni DCLXIX. (alii medium mensem Martium malunt) usque ad diem XXVI. Junii anni DCLXXVI. quo obiit, Imp. Constantino Pogonato, regnante in Francia Childerico II.

LXXIX.

DONUS, seu Domnio, Romanus, Mauricii filius, sedit annum I. menses V. dies X. a Kalendis Novembribus anni DCLXXVI. ad diem XI. Aprilis anni DCLXXVII. quo obiit, vel sepultus est, imperante Pogonato, Theoderico apud Francos post obitum fratrum regnante.

LXXX.

AGATHO, Siculus, atque, ut volunt nonnulli, patria Catanensis, ex monacho pontifex factus, sedit annos III. menses VI. dies XXV. a die XVI. Junii anni DCLXXVII. ad diem X. Januarii anni DCLXXXII. quo obiit, imperante Pogonato, & Theoderico in Francia. Vacavit sedes annum I. & menses VII. post ejus obitum.

LXXXI.

S. LEO II. Siculus, Pauli filius, sedit menses tantum X. & dies XIV. a die XV. mensis Augusti anni DCLXXXIII. quo consecratus est, (recte tamen Anastasius ait eclipsim Lunæ Indictione II. exeunte, XVI. Aprilis post cœnam Domini contigisse, temporibus S. Leonis II. papæ, quia is electus jam tum erat, sed nondum a Constantino Pogonato confirmationem acceperat) usque ad diem XXVIII. Junii anni DCLXXXIV. quo obiit, imperante eodem Constantino, rege Francorum Theoderico.

LXXXII.

BENEDICTUS II. Romanus, Joannis filius, sedit menses VIII. dies XVII. a die XX. Augusti anni DCLXXXIV. ad diem VII. Maii anni DCLXXXV. quo obiit, imperante Pogonato, & apud Francos Theoderico.

LXXXIII.

JOANNES V. Syrus ex provincia Antiochiæ, Cyriaci filius, sedit annum I. dies XI. a die XXII. aut XXIII. Julii anni DCLXXXV. ad diem II. Augusti anni DCLXXXVI. quo obiit, imperante adhuc Pogonato, usque ad Septembrem circiter mensem, inchoata jam Indictione XIV.

LXXXIV.

CONON oriundus ex patre Tracesio, unde aliqui Thracem fuisse augurantur, educatus in Sicilia, & Romæ per gradus omnes ad sacerdotium evectus, abjectis Petro & Theodoro, qui in schismate creati fuerant, suffectus est die XX. Octobris anni DCLXXXVI. præfuitque ecclesiæ menses II. dies XXIII. usque ad diem XIII. Octobris anni DCLXXXVII. quo obiit, Justiniano II. imperante, rege apud Francos Theoderico Clodovei II. filio.

LXXXV.

SERGIUS I. Syrus Antiochiæ regionis, ortus Panormi in Sicilia ex patre Tiberio, sedit annos XIII menses VIII. dies XIV. a die XXVI. Decembris anni DCLXXXVII. ad diem IX. Septembris anni DCCI. quo obiit, imperante Tiberio Absimaro, apud Francos rege Childeberto Justo.

qui tandem salutaribus Sergii papæ monitis instructi melius senserunt. 131

* Observatio Philippi Labbe, S. J. de Cresconiana canonum collectione. *ibid.*

LXXXVI.

JOANNES VI. Græcus, Petronii filius, sedit annos III. menses II. dies XII. a die XXIX. vel XXX. Octobris anni DCCI. usque ad diem X. Januarii anni DCCV. quo obiit, imperante Justiniano II rege Francorum Childeberto Justo.

Vita Joannis papæ VI. 1381

701. *Angliæ* concilium sub Alfrido rege Nordanhumbrorum, & Berthwaldo Cantuariensi archiepiscopo, cum epistola Thendori archiep. ad regem Merciorum, & Wilfridi ad Joannem papam. 1381. 1385

701. *Toletanum* XVIII. concilium tempore Witizæ Gothorum in Hispania regis celebratum in ecclesia S. Petri, super ordinatione regni, a Gunderico archiepiscopo Toletano, ut creditur. 1386.

LXXXVII.

Joannes VII Græcus, Platonis filius, sedit annos II. menses VII. a Kalend. Martiis anni DCCV. ad diem XVIII. Octobris anni DCCVII. quo obiit, imperante Justiniano Rhinotmeto, & rege Francorum Childeberto Justo.

Vita Joannis papæ VII. 1386

Epistola ad Ethelredum regem Merciorum, & Alfredum regem Deirorum & Berviciorum. 1387

705 aut forte 707. *Romanum* concilium occasione canonum Quinisextæ synodi, postulante Justiniano Imp. & de causa Wilfridi Eboracensis præsulis: si tamen unum, & non potius duo fuerint concilia. 1388

705. aut circiter *Merciana* synodus, in qua Aldhelmo adhuc abbati monasterii Maildui urbis præceptum est, ut librum scriberet adversus errorem Britonum in paschate celebrando. 1389

705. *Niddense*, sive ad fluvium *Nidde in Northumbria* concilium celebratum sub Osredo rege, præside Berthwaldo Cantuariensi archiepiscopo, in quo accepta Joannis VII. papæ epistola ad reges Ethelredum & Alfridum, Wilfridus demum in archiepiscopatu suo Eboracensi confirmatus est. 1389. 1390

Eodem ferme tempore habita synodus *incerti loci in Anglia* sub Ina rege, in qua occidentalium Saxonum episcopatus in duas divisus est parochias, ex Beda lib. v. cap. XIX. 1393

LXXXVIII.

SISINNIUS, Syrus, Joannis filius, sedem Romanam per dies tantum XX. occupavit, a die XVIII. Januarii ad diem VII. Februarii anni DCCVIII. quo obiit, adeo podagra & chiragra, ut ferunt, affectus, ut nec cibum capere posset: Justiniano imperante, regnante Childeberto.

Sisinnii papæ vita. 1393

708. *In Britannia* synodus Anglosaxonum, sub Ina rege, loco incerto. *ibid.*

LXXXIX.

CONSTANTINUS, Syrus, Joannis filius, annos VI. mensem I. dies II. a die VII. Martii anni DCCVIII. ad diem IX. Aprilis anni DCCXIV. quo obiit, imperante Artemio seu Anastasio II. Philippici Bardanis successore; & in Francia regnante Dagoberto juniore.

Vita Constantini papæ. 1393

Ejusdem epistola ad Brithwaldum archiep. Cantuariensem de visione Egwini, de concilio habendo, & aliis. 1396

Charta Kenredi & Offæ regum Anglorum, de terris cœnobio Eveshamensi collatis, acta Romæ anno DCCIX. in ecclesia Salvatoris Lateranensi, confirmante pontifice Romanæ sedis Constantino, rogante Egwino episcopo Wigornensium seu Wicciorum. 1397

Charta Egwini episcopi Wigornensis, de suis visionibus, & de fundatione mox dicti monasterii. 1399

709. *Alnensis* synodus *Anglica* generalis a Berthwaldo Cantuariensi, & Wilfrido Eboracensi, archiepiscopis celebrata: in qua confirmatæ donationes collatæ monasterio Eveshamensi. 1401

712. *Constantinopolitanum* conciliabulum, in quo a Joanne episcopo CP. Monothelitarum antesignano, aliisque episcopis, satagente impio Philippico Bardane Imp. sexta synodus œcumenica damnata est. *ibid.*

* Synodus *Constantinopolitana* sub Imp. Philippico hæretico, G. L. ex Synodico. 1402

* Agathonis diaconi ac scribæ concilii peroratio ad acta sextæ synodi generalis secundo a se descripta, ubi Bardanes exemplar, quod in palatio erat, flammis tradidisset: Gr. Lat. ex nostro exemplari ac veteri interpretatione, quam cum Combefisiana quivis per otium conferre poterit. 1401

* Joannis archiepiscopi CP. ad Constantinum papam epistola, qua se excusat de his quæ sub Bardane gesta sunt, Gr. Lat. ex nostro exemplari ac veteri pariter interpretatione. 1407

712. *Londinense*, concilium pro imaginibus. 1421

Concilium omnium episcoporum, procerum, &c. totius regni Britannici per præceptum regis Inæ habitum, de mutuis connubiis inter Anglosaxones, Britones, & Scotos. *ibid.*

Epistola Ceolfridi abbatis ad Naitanum regem Pictorum, pro catholico pascha, & Romana tonsura. 1423

Decretum regis de eodem argumento. 1430

XC.

GREGORIUS II. Romanus, Marcelli filius, sedit annos XVI. menses VIII. dies XX. a die XX. vel XXII. Martii anni DCCXIV. ad diem II. Februarii anni DCCXXXI. quo obiit, imperante Leone Isaurico, & in Francia Theoderico II.

Vita Gregorii papæ II. 1430

Ejusdem epistolæ.

I. Ad Bonifacium presbyterum, cum indiculo sacramenti, quod ille Romæ fecit, cum episcopus ordinaretur. 1437

II. Ad Carolum ducem, majorem domus regiæ Francorum. 1439

IV. Ad

III. Ad episcopos & alios omnium ordinum. 1442
IV. Ad clerum & plebem, cui Bonifacius ordinatus erat episcopus. 1443
V. Ad optimates Thuringorum. 1444
VI. Ad universum populum Thuringorum. *ibid.*
VII. Ad universum populum Altosaxonum. 1445
Caroli majoris domus epistola generalis de suscepto in tuitionem Bonifacio episcopo. 1446
VIII. Ad Bonifacium episcopum. *ibid.*
IX. Ad Germanum CP. episcopum. 1447
X. Ad Ursum ducem Venetiarum. *ibid.*
XI. XII. Ad Leonem Isaurum Imp. 1448
XIII. Ad Bonifacium episcopum. *ibid.*
XIV. Ad Serenum Forojuliensem episc. 1450
XV. Ad Donatum Gradensem patriarcham, ejusque subditos. 1451
• Synodus *Constantinopolitana* sancti Germani patriarchæ, G. L. ex Synodico. *ibid.*
719. *Trajectense* concilium, de transmittendis evangelii prædicatoribus in Paganorum provincias. *Append.* 1879
Jam superius indicatum hoc concilium anno DCXCVII. *sed libuit hic rationem afferre, cur ad ann.* DCCXIX. *rejiciendum censuerit Petrus De La Lande, cujus verba descripsimus, quanquam nulla ejus facta mentio.*
Capitulare Gregorii papæ II. datum Martiniano episcopo, Gregorio presbytero, & Dorotheo subdiacono, in Bavariam legatis. 1452
721. *Romanum* I. concilium episcoporum XXXII. adversus illicita conjugia habitum Nonis Aprilis, Indictione IV. anno Leonis Imp. VI. 1454
1. Præfatio. 1455
2. Capitula XVII. 1456
3. Subscriptiones. 1457
4. Notæ Binii, & Frontonis Ducæi. 1459
724. *Romanum* II. concilium celebratum in causa S. Corbiniani Frisingensis episcopi, qui missionem ab episcopatu petens, non impetravit. *ibid.*
726. *Romanum* III. concilium, quo a Gregorio papa, & Occidentalibus episcopis condemnata est Leonis & Iconoclastarum aliorum hæresis, ususque sacrarum imaginum confirmatus. 1460
• Eadem Gr. Lat. ex Synodico. 1461
• *Constantinopolitana* synodus Leonis Isauri Imp. adversus sacras imagines, Gr. Lat. ex Synodico. 1461
• *Hierosolymitana* synodus præside Theodoro, qui recens natam Iconoclastarum hæresim damnavit, Gr. Lat. ex Synodico. 1462

XCI.

GREGORIUS III. Syrus, Joannis filius, sedit annos X. menses IX. dies XII. a die XVI. Februarii, ad XXVIII. Novembris, qua obiit, feria III. Imp. Constantino Copronymo successore Leonis Isauri, die XVIII. Junii defuncti: dum esset in Francia interregnum post obitum Theoderici II. ejusque majoris domus Caroli Martelli, die XXII. Octobris defuncti.

Gregorii papæ III. vita. 1462
Ejusdem epistola.
I. Ad Bonifacium archiepiscopum, ad quem pallium mittit. 1468
II. Ad omnes episcopos, presbyteros, & abbates. 1469
III. Ad optimates & populum provinciarum Germaniæ. 1470
IV. Ad episcopos Bajoariæ & Alamanniæ. 1471
V. VI. Ad Carolum Martellum majorem domus regiæ Francorum. 1472. 1474
VII. Ad Bonifacium archiepiscopum. *ibid.*
Exceptum a Gregorio papa III. editum, ex Patrum dictis, canonumque sententiis, de diversis criminibus, & remediis eorum. 1476. & *seq.*
731. *Romanum* I. concilium in causa Gregorii presbyteri, legati sedis apostolicæ, qui Leoni Imp. pontificiam epistolam, humano terrore motus, non obtulerat. 1485
732. *Romanum* II. concilium XCIII. episcoporum, in quo confirmatæ antiquæ traditiones de usu imaginum, &c. *ibid.*

XCII.

ZACHARIAS, Græcus, Polychronii filius, sedit annos X. menses III. dies X. a die II. vel VI. Decembris, usque ad diem XV. Martii anni DCCXLII. quo obiit imperante Constantino Copronymo: nondum in Francia coronato in regem Pipino Caroli Martelli filio.

Zachariæ papæ vita. 1486
Epistula S. Bonifacii ad Zachariam papam. 1494
Epistola Zachariæ papæ.
I. Ad S. Bonifacium. 1497
II. Ad Burchardum episc. Wirtziburgensem. 1501
III. Ad Francos & Gallos. 1502
IV. V. VI. Ad Bonifacium archiep. *ibid.*
VII. Ad Pipinum majorem domus, de diversis capitulis per Ardobanium missis. 1506
VIII. IX. X. Ad Bonifacium archiep. 1514. 1515
XI. Ad diversos episcopos Galliæ & Germaniæ. 1518. & 1521.
XII. XIII. XIV. Ad Bonifacium archiep. 1524. 1527. 1528
Epistola Bonifacii ad Griphonem fratrem Pipini majoris domus. 1528
XV. Ad episcopos Francorum. 1529
Epistola Bonifacii ad Zachariam papam missa. 1530
• XVI. Ad Austrobertum archiepisc. Viennensem. 1531
• XVII. Ad Theodorum episc. Ticinensem. 1532
742. *Clovesho ense* concilium in Anglia celebratum, præside Æthelbaldo rege Merciorum, cum Cuthberto archiepisc. Dorobemiæ, & cæteris episcopis: de libertate ecclesiarum. *ibid.*
742. *Germanicum, Ratisbonæ*, vel *Augustæ Vindelicorum* celebratum. sub Carlomanno majore domus regiæ, XI. Kal. Maii, præside S. Bonifacio: cujus extant canones VII. 1533
743. *Liptinense* concilium sub eodem Carlomanno habitum, prope Cameracum, Kal. Martiis, eodem S. Bonifacio sedis apostolicæ vicario præside: in quo statuti canones IV. relecti autem & probati VII. superioris synodi. 1537
• Observationes duæ Philippi Labbei: ac notæ Sirmondi, & Binii. 1538. 1539. 1540
Pertinent ad hoc concilium
• 1. Abrenunciatio diaboli, operumque ejus & superstitionum. 1541
• 2. Indiculus superstitionum & paganiarum. *ibid.*
• 3. Allocutio de conjugiis illicitis. *ibid.*
• 4. Allocutio altera de recte vivendo. 1542
• 5. Allocutio de sabbato. 1543
6. De canonibus & statutis synodi a Bonifacio,

XCIII. & XCIV.

STEPHANUS II. Romanus, Constantini filius, alias Castorini, sedit annos V. dies XXIX. a die XXIX. Aprilis anni DCCLII. ad diem XXVI. Aprilis anni DCCLVII. quo obiit, imperante Constantino Copronymo, regnante in Francia Pipino.

Hic vero a nobis dicitur II. quod Stephanus ille, quem Baronius aliique recentiores notare solent II. omitti ab antiquis scriptoribus soleat: quippe qui, quarta postquam creatus est die, morte repentina decesserit XXX. Martii.

XCV.

PAULUS, Romanus, Constantini filius, sedit annos X. mensem I. diem I. a die XXVIII. vel, ut alii, XXV. Maii anni DCCLVII. quo, rejecto Theophylacto quodam archipresbytero, creatus est: usque ad diem XXVIII. vel potius XXIX. Junii, anni DCCLXVII. quo defunctus est, Copronymo imperante. Paulo defuncto, invasit Romanam sedem Constantinus Totonis Nepesini ducis frater: ideoque sedes vacavit annum I. mensem I. dies VIII.

XCVI.

STEPHANUS III. aliis IV. Siculus, Olivi filius, exturbato perfido Constantino, sedit annos III. menses V. dies XXVII. a die V. Augusti anni DCCLXVIII. usque ad Kal. Februarii anni DCCLXXII. qua die obiit, imperante Copronymo, & Francis dominante Carolo Magno, cujus frater Carlomannus obierat die IV. Decembris anni superioris.

XCVII.

HADRIANUS I. Romanus, de regione Via lata, Theodori filius, sedit annos XXIII. menses X. dies XVII. a die X. Februarii anni DCCLXXII. ad diem XXVI. Decembris anni DCCXCV. quo defunctus est, imperante Constantino, rege vero Francorum ejusque amico summo Carolo Magno.

TOMI VII. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab anno DCCLXXXVII. *ad ann.* DCCCXLVII.

HADRIANUS papa, *de quo supra.*
787. NICÆNUM II. & œcumenicum VII. celebratum fuit *Niceæ Bithyniæ*, in magna ecclesia, cui nomen Sophiæ, a CCCL. episcopis, Indictione XI. tempore Hadriani papæ I. & Tarasii patriarchæ CP. Constantini atque Irenes matris ejus Impp. adversus Iconoclastarum hæresim.

Hujus duplex est editio, altera Latina tantum, cui prior in collectione Regia datus est locus; altera Græcolatina, ex versione Anastasii bibliothecarii, cui posterior est relictus.

Nos Romano Binianoque ordine restituto, initium a Græcolatina sumendum duximus: quod & Græca primigenia sint, & Latina ipsa Anastasii interpretatio antiquitate longe superet alteram illam, cujus auctorem esse G. Long. intelligimus ex illius editione, qua prodiit Coloniæ anno MDXL. Quod ergo tomi hujus VII. pagina 662.

XCVIII.

LEO III. Romanus, Azuppii filius, sedit annos XX. menses V. dies XVII. a die XXVI. Decembris anni DCCXCV. ad diem XII. Julii anni DCCCXVI. quo obiit, Leone Armeno in Oriente, & Ludovico Pio Francorum rege in Occidente, imperantibus.

omnibus, etiam monachis & canonicis, juramento, Carolo Magno imperatori, & de disciplina ecclesiastica canonicorum & monachorum. *Append.* 1863

803. *Clovethoense* concilium anno VII. Kenulfi Merciorum regis, præside Athelardo Doroberniensi archiepiscopo: cujus extat decretum de libertate ecclesiarum, cum subscriptionibus episcoporum & aliorum. 1189

809. *Constantinopolitanum* conciliabulum I. in causa sacerdotis cujusdam Josephi, quem Tarasius patriarcha CP. sacerdotio amoverat, celebratum. 1191

809. *Constantinopolitanum* II. conciliabulum, mense Januario, Indictione II. contra Theodorum Studitam, & Platonem, archimandritas; ideo dictum mœchosynodus, quod conjugium vivente adhuc legitima uxore contractum cum alia, ex dispensatione legitimum posse dici definierint; item, leges Divinas adversus leges nihil posse. 1193

* † Duæ synodi *CP*. Gr. Lat. ex Synodico. 1192. 1193

809. *Aquisgranense* concilium, mense Decembri, in quo agitata est quæstio de processione Spiritus sancti, & decreta legatio ad Leonem III. papam. 1194

Ratio habita de symbolo fidei, in secretario S. Petri apostoli, Indictione II. inter Leonem papam III. & Bernarium ac Jesse episcopos, & Adalardum abbatem, missos Caroli Magni Imperatoris. *ibid.*

* Epistola Caroli Magni Imp. ad Leonem III. papam. 1199

811. Caroli Magni breviarium divisionis thesaurorum, quam post obitum suum servari jussit: cui subscripserunt undecim episcopi, quatuor abbates, cum pluribus comitibus. 1102

* Nicephori CP. patriarchæ ad Leonem III. pontificem epistola G. L. Theodoro Peltano interprete. 1205

813. *Arelatense* VI. concilium in basilica sancti Stephani, Caroli Magni jussu celebratum VI. Id. Maias, æra DCCCLI. 1231
1. Præfatio. 1233
2. Canones XXVI. 1234

813. *Moguntiacum* concilium celebratum Indictione VI. die V. Idus Junias, in claustro basilicæ S. Albani. 1239
1. Præfatio. 1240
2. Canones LV. 1242

813. *Remense* II. concilium, mediante mense Maio, ut habet ejus præfatio canonibus XLIV. præfixa, a Wlfario metropolitano congregatum. 1253

813. *Turonense* III. concilium præfatione ac canonibus LI. comprehensum, absque ulla mensis aut diei nota. 1259

813. *Cabilonense* II. concilium celebratum ab episcopis & abbatibus totius Galliæ Lugdunensis, ut habet præfatio canonibus LXVI. præmissa. 1270

813. Capitulare Caroli Magni, anno imperii ejus XIII. post quinque synodos præcedentes editum, de iis quæ episcopi congregati in unum observanda decreverant & admonenda. 1287
Sirmondi notæ. 1289. 1290

* 813. Concilium *CP*. habitum contra Antonium Silæum metropolitam, a S. Nicephoro patriarcha, & CCLXX. episcopis, Gr. Lat. 1289
* Aliquot ejusdem Nicephori canones ex Jure GR. Gr. Lat. 1297

* 814. *Lugdunense* concilium, in quo Agobardus Leidrado Lugdunensi archiepiscopo superstiti suffectus est in archiepiscopatum. *Append.* 1864

814. *Constantinopolitanum* III. conciliabulum, quo Iconoclastæ hæretici Nicænam synodum secundam condemnarunt, & pseudosynodum CP. Copronymi jussu celebratam confirmarunt. 1299
Theodori Studitæ epistola ad synodum Iconomachicam, nomine omnium præpositorum scripta. 1301

814. *Noviomense* concilium, in quo a Wlfario Remensi cum coepiscopis composita est controversia inter Noviomensem & Suessionensem episcopos, de parochiis quibusdam, quas uterque ad suam diœcesim pertinere contendebat. 1303

* Concilium *Trevirense* ab Hetti archiepiscopo celebratum, imperante Ludovico Pio: cujus concilii fit mentio in Frotarii episcopi Tullensis epistola ad Hetti archiepisc. Trevirensem. 1304

XCIX.

STEPHANUS IV. aliis V. Romanus, Marini filius, sedit menses VI. dies XXIV. a die XXI. Junii anni DCCCXVI. ad diem XXV. Januarii anni DCCCXVII. quo obiit, imperantibus Ludovico Pio, & Leone Armeno.

Vita Stephani papæ IV. 1305

816. *Aquisgranense* I. concilium, Indictione X. in quo edita est forma institutionis canonicorum & sanctimonialium. 1307
1. Præfatio. *ibid.*
2. Liber primus de institutione canonicorum, capitula CXLV. continens. 1313
3. Liber II. de institutione sanctimonialium, cujus sunt capitula XXVIII. 1406
4. Epistola Ludovici Pii Imp. qua mittit hujus concilii statuta ad Sicharium archiepisc. Burdegalensem. 1437
5. Notæ Jac. Sirmondi in hoc concilium. 1439
6. Ludovici Pii Imp. epistola ad Magnum seu Magnonem archiepiscopum Senonensem, cum * admonitione Jacobi Sirmondi omissa in regia editione. 1440
7. Notæ Binii. 1443
8. * Hetti archiepiscopi Trevirensis epistola, qua Frotarium Tullensem episcopum admonet, ut hujus concilii decreta observari curet. *Append.* 1865

* Ejusdem epistola ad eundem: ut ecclesiastici qui militiam imperatori debent, sine mora proficisci ad bellum parati sint. *ibid.*
* Observatio Philippi Labbe S. J. de vera ac sincera Chrodogangi Metensis episcopi regula canonicorum. 1443. & 1446
* Prologus regulæ Chrodogangi episc. Metensis. 1444
* Regula ejusdem constans capitulis XXXIV. 1445
* Canonicorum regula ab anonymo quopiam interpolatore consarcinata, in capitula LXXXV. 1464

Ludovici Pii Imp. capitulare anno imperii ejus III. in Aquisgrani palatio editum, capitibus XXIX. comprehensum. 1478

816. *Celichytense* concilium VI. Kal. Augusti, Indictione IX. Kenulfi regis anno XX. in quo præsidente Wlfredo archiepiscopo Cantuariensi, editi sunt canones IX. de rebus moribusque ecclesiasticorum. 1484

I. Mogun-

1. *Moguntinum* ab archiepiscopis Aurgario, Hadebaldo, Hetti, ac Bernuino: cum eorum suffraganeis.

2. *Parisiense* ab Ebbone, Ragnoardo, Lantranno, & Aldrico, qui paulo ante fuerat electus: cum suffraganeis.

\ 3. *Lugdunense* ab Agobardo, Bernardo, Andrea, Benedicto, & Agerico: cum suffraganeis.

4. *Tolosanum* a Nothone, Bartholomæo, Adalelmo, Ajulfo: ac suffraganeis.

Ex his unicum modo extat, quod sequitur.

Parisiense VI. ab episcopis quatuor provinciarum, Remensis, Senoniæ, Turonicæ, & Rotomagensis, celebratum VIII. Idus Junii, ac libris tribus comprehensum: quibus præfixa Ludovici Pii Imp. epistola, ex placito Aquisgranensi, de quatuor illis conciliis episcoporum in quatuor imperii partibus congregandis. 1590

829. *VVormatiense* concilium Augusto mense habitum, præsente sedis apostolicæ legato, in quo sancita sunt capitula regia de his, quæ episcopi in quatuor conciliis paulo ante celebratis invenerant. 1669

829. * Pseudosynodus *CP.* in *Blachernis* sub Theophilo Michaelis Balbi filio, adversus honorem imaginum, G. L. ex Synodico. *ibid.*

830. * Synodus *Lugdunensis* provinciæ, *Lingonis* habita, in qua confirmata sunt quæ Besuensi monasterio Albericus Lingonensis episcopus donaverat. 1670

1. Præceptum Ludovici Imp. *ibid.*

2. Charta Alberici episcopi Lingonensis. 1672

831. * Conventus episcoporum apud *Noviomagense* palatium ad *Vahalim* situm, in quo depositus Jesse Ambianensis episcopus. 1673

831. Ludovici Pii Imp. diploma de ordine monastico in monasterio S. Dionysii per episcopos ejus autoritate restituto. 1674

833. * Conventus *VVormatiensis*, in quo actum de abbatia S. Remigii Senonensis. 1678

1. Charta Aldrici Senonensis. *ibid.*

2. Diploma Ludovici Pii Imp. 1681

833. *Londoniense* concilium habitum XXVI. Maii, festo S. Augustini Anglosaxonum apostoli, præsentibus Egberto rege Westsaxoniæ, & Withlasio rege Merciorum, ab archiepiscopis Celnotho Dorobernensi, Eubaldo Eburacensi, aliisque episcopis novem. 1683

833. mense Octobri, Indictione II. conventus *Compendiensis*, in quo, Lotharii imperatoris & quorumdam episcoporum execranda conspiratione, Ludovicus Pius præter jus fasque exautoratus est. 1686

Agobardi Lugdunensis archiepiscopi libellus de eodem conventu *Compendiensi*, & publica Ludovici Imp. pœnitentia. 1691

834. Conventus apud *S. Dionysium*, in quo Ludovicus Pius ecclesiasticæ communioni per episcopos restitutus, imperii quoque ornamenta suscepit, Dominica II. Quadragesimæ, Kalendis Martiis. 1693

835. *Metense* concilium in ecclesia S. Stephani celebratum, in quo imperator ab Ebbone Remensi archiepiscopo excommunicatus, & ingressu ecclesiæ interdictus, absolvitur. 1694

834. * Conventus *Attiniacensis* Novembri a Ludovico Pio Imp. celebratus. *ibid.*

835. Apud *Theodonis villam* coactum concilium, in quo Ludovico Imp. iterum ab episcopis reconciliato, Ebbo Remorum archiepiscopus, quod in imperatorem conspirarat, damnatus, gradu-que dejectus est, ipse se reum agnoscens edito confessionis libello, proximis ante Quadragesimam diebus, præsidibus Drogone Metensi, atque Hetti Trevirensi, episcopis. 1695

* Nonnulla de eadem depositione nunc primum edita. 1698

Sirmondi & Binii notæ. 1700

836. *Aquisgranense* II. concilium, Indictione XIV. die VIII. Idus Februar. in secretario basilicæ S. Mariæ, quod *Lateranis* dicitur, Ludovici Pii imperatoris jussu atque evocatione, ut habet præfatio, celebratum, atque in duas partes distributum: quarum prior tripartitos canones complectitur, de tribus capitulis ab eodem Ludovico ad tractandum propositis: posterior libros tres ab eadem synodo ad Pipinum Ludovici filium, Aquitaniæ regem scriptos, quibus ea sacræ scripturæ testimoniis exemplisque illustrant, quæ Pipino eidem per epistolam antea suggesserant. *ibid.*

Notæ Sirmondi & Binii. 1768

836. Apud *Stramiacum* in pago Lugdunensi, conventus æstivo tempore, die Augusti XXIII. habitus, ut docent autor vitæ Ludovici, Ado, & alii. Coactus erat adversus Agobardum Lugdunensem, & Bernardum Viennensem, archiepiscopos, ejusdem atque Ebbonem conspirationis reos; sed cum ii abessent, absolutum non est judicium. Suas tamen postea sedes receperunt. *ibid.*

Notæ Sirmondi & Binii. 1769

838. *Kingstoniense* concilium celebratum anno XXXIX. Egberti Westsaxonum regis. *ibid.*

839. *Cabilonensis* conventus de rebus ecclesiasticis & politicis componendis. 1770

840. Lotharii Imp. edictum cum subscriptionibus aliquot Germaniæ & Galliæ episcoporum: de restitutione Ebbonis Remensis archiepiscopi, in concilio apud Theodonis villam anno DCCCXXXV. depositi. Actum in *palatio Engilenheim ad Rhenum.* 1770. 1771

* Apologeticum Ebbonis. 1772

Leges ecclesiasticæ Kenethi regis Scotorum, tum politicæ XXVIII. tum ecclesiasticæ VIII. Ad hæc tempora, saltem ante annum DCCCLV. quo obiisse dicitur, pertinent. 1777

841. * Conventus episcoporum in diœcesi *Autissiodorensi*, in ipsis castris inter vicos *Tauriacum* & *Fontanetum* positis: in quo de his, qui in prælio ceciderunt, actum est, & triduanum jejunium indictum. 1784. *male* 1777

842. * Concilium *Aquisgranense*, quo visum omnibus est, fuisse superatum ob suam nequitiam Lotharium. Indictione V. anno Ludovici & Caroli III. *ibid.*

842. *Constantinopolitanum*, in quo, hæresi Iconoclastarum damnata, cultus imaginum Constantinopoli est restitutus, ejectoque Joanne patriarcha hæretico, Methodius orthodoxæ fidei defensor subrogatus est. 1781. *male* 1778

* Eadem synodus *CP. in Caniclea*, ex Synodico, Gr. Lat. 1780. *secundo*

* *Bituricense* concilium circa hæc tempora, in quo confirmata depositio Ebbonis. *Append.* 1874

De eodem observatio Ph. Labbe. S.J. 1780. *primo*

843. *Tolosanum* capitulare Caroli Calvi regis, anno ejus IV. mense Junio, Indictione V. sive capitula IX. presbyterorum Gothiæ rogatu acta. *ibid.*

* Observatio Phil. Labbe S.J. qua docet hoc capitulare referendum ad annum DCCCXLIV. 1807

843. Conventus habitus in *villa* quæ dicitur *Colonia*, prope *Vindinum Cenomanorum*, anno IV. Caroli, Indictione VI. io qoo edita capitula sex. 1783. & 1819

843. Apud *Lauriacum in pago Andegavensi* concilium celebratum mense Octobri, Indictione VII. anno Caroli Calvi IV. in quo sancita capitula IV. 1790. & 1815

Jac. Sirmondi nota de his & superioribus capitulis. *ibid.*

CIV.

SERGIUS II. Romanus, Sergii filius, regionis quartæ, sedit annos III. menses II. dies III. a die X. Februarii anni DCCCXLIV. eo certe die quo tanta nix in Urbe effusa, ut omnibus candidata videretur: usque ad diem XII. Aprilis anni DCCCXLVII. quo obiit, imperantibus Lothario & Michaele Potore; rege Galliæ Carolo Calvo.

Sergii papæ II. vita. 1791

Epistola Sergii ad episcopos Transalpinos, de prælatione Drogonis vicarii sedis apostolicæ. 1799

Nota Sirmondi S. J. 1800

844. Tolosam obsidebat Carolus Calvus, ut patet ex charta episcopii Biterrensis data XIV. Kal. Junias, Indict. VII. anno IV. regni Caroli. Rectius ergo huc transferas *Tolosanum* illud capitulare, de quo paulo ante diximus pag. 1780

844. Ad *Theodonis villam* concilium in loco qui dicitur *Iudicium*, com tres fratres, Lotharius Imp. Ludovicus rex Germaniæ, & Carolus Calvus rex Francorum, simul convenissent. Statuta sunt capitula sex ab episcopis, præsidente ex consensu regum Drogone Metensi episcopo, mense Octobri, anno V. Caroli regis, Indict. non VII. ut mendose antea editum, sed VIII. 1800. & 1810

844. *Vernense* concilium II. in quo conditi canones XII. præsentibus Ebroino Pictavorum episcopo, Wenilone Senonum archiepiscopo, Ludovico S. Dionysii abbate, & Hincmaro post Remorum archiepiscopo, anno regni Caroli V. mense Decembr. Indict. non VII. sed VIII. 1805

Nota Sirmondi. 1811

845. *Belvacense* concilium celebratum mense Aprili, anno V. regni Caroli, Indictione VIII. labente. In eo condita capitula VIII. decretumque, ut post decennium depositionis Ebbonis, in Remensi ecclesia Hincmarus ordinaretur episcopus, quem vide epist. XIX. tom. II. pag. 272. *ibid.* & 1826

Notæ Sirmondi & Binii. 1813

845. *Meldense* celebratum XV. Kal. Julias, Caroli Calvi Franc. regis anno VI. Indictione VIII. concilium doctissimum, præsidibus Weolone Senonensi, Hincmaro Remensi, & Rodulpho Bituricensi, metropolitanis: in qoo præfixis recentium aliquot synodorum, in villa Colonia, apud Theodonis villam, apud Lauriacum, apud Belvacum, decretis, alia simul ad redintegrandum ecclesiæ statum, & ad principis ac reipublicæ salutem prolata sunt capitula nova LXVI. *ibid.*

846. * *Veneticum in Britannia minori* conciliabulum, in quo inunctus rex Nomenoius, & auctus episcopatuum numerus. *Append.* 1874

847. ut modo loquimur, vel ex more veteri Gallicano, 846. *Parisiense* concilium celebratum est ab iisdem præsulibus, quibus Meldense, & Guntboldo Rotomagensi archiepiscopo, ac coepiscopis suis, die XVI. Kalendas Martias: in quo ab episcopis absoluta sunt quæ in illo Meldensi perfici non potuerant. 1848

Privilegium electionis & libertatis monasterio Corbeiensi. *ibid.*

847. Capitula XIX. in villa *Sparnaco* Remensis ecclesiæ, excerpta a domno rege Carolo, & principibus ejus, ex quampluribus capitulis quæ prius edita fuerant in synodis a Wenilone, Hincmaro, Ursmaro, cum suffraganeis suis, & Regi, sicut ipse jusserat, oblata. 1851

Nota Jac. Sirmondi S. J. 1854

APPENDIX. 1855

In qua quæ continentur, suis supra locis ac temporibus attributa reperies.

TOMI VIII. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab anno DCCCXLVII. *ad ann.* DCCCLXXII.

CV.

LEO IV. Romanus, Rodoaldi filius, sedit annos VIII. menses III. dies V. vel ab illo ipso die XII. Aprilis anni DCCCXLVII. quo Sergius obiit, vel paulo post, cum nondum persoluta ipsi justa fuissent, ex Anastasio illius ævi scriptore; usque ad diem XVII. Julii anni DCCCLV. quo obiit, imperantibus Lothario, (qui eodem anno, die XXVIII. vel XXIX. Septembris, Prumiæ defunctus est) ejusque filio Ludovico, & apud Græcos Michaele Potore: rege autem Galliæ Carolo Calvo, & Germaniæ Ludovico ejus fratre.

Leonis papæ IV. vita. *col.* 1

Ejusdem epistolæ.

I. Ad Prudentium episc. Tricassinum. 30

II. Ad episcopos Britanniæ, cum subjuncta capitu-

la fex. 30
* Epistola Lotharii Imp. ad Leonem papam, pro usu pallii dirigendo Hincmaro Remensi archiepiscopo. 32
Fragmenta quatuor aliarum epistolarum Leonis IV. 34. *male* 32
Homilia Leonis ejusdem de cura pastorali, ejusque officio. 35. *male* 33
847. *Parisiense* concilium, emenso jam anno & & aliquot mensibus post Hincmari ordinationem celebratum est, annuente rege Carolo, a Gunibaldo archiepiscopo Rotomagensi, alisque episcopis, præsentibus legatis Sergii papæ, a quo literas ad Carulum impetrarat Lotharius imperator. Cum vero ad illud Ebbo nec venisset, nec vicarium aut literas canonicas misisset, Remensis diœcesis ipsi interdicta est, donec episcoporum judicio se sisteret. Hæc vero cum incuote vete acta sint, ad tempus Sergii papæ spectare videntur. 38. 39
847. *Moguntinum* I. concilium a Rabano archiepisc. circa Kalend. Octobres, pro juribus & immunitatibus ecclesiasticis celebratum in claustro S. Albani martyris. 39
1. Epistola synodica ad regem Ludovicum. *ibid.*
2. Capitula XXXI. 42
848. *Moguntinum* II. ejusdem archiepisc. circa Kalendas Octobres: in quo Gothescalcus monachus, presbyter Orbacensis, gyrovagus, Prædestinatianæ hæreseos convictus in præsentia Ludovici Germaniæ regis, damnatusque a Rabano, aliisque episcopis qui aderant, ad proprium episcopum Hincmarum Remensem remissus est, ut ea annalibus incerti autoris, ipsiusque Hincmari scriptis constat tomo I. pag. 20. tomo II. pag. 261. &c. Extat Rabani epistola synodalis ad Hincmarum scripta. 52
849. *Carisiacense* celebratum præsente Carolo Calvo rege, in quo Gothescalcus iterum damnatus, presbyteri gradu dejectus est, virgisque cæsus, atque in ergastulum retrusus in Altovillari monasterio, ut discimos ex posteriore opere Hincmari adversus eumdem. Habentur etiam IV. capitula contra Prædestinatianos constituta ab episcopis, opposita quatuor capitulis Gothescalci: & ecclesiastica sententia a XII. episcopis in illum prolata. Sed ea pertinent ad alteram Carisiaci habitam synodum anno DCCCLIII. ut docet autor annalium Bertinianorum. 55
* Additio Philippi Labbe S. J. ex epistola Hincmari ad Amolonem archiepiscopum Lugdunensem, & annalibus Bertinianis. 57. 58
849. *Parisiense*, quod a Baromo, Sirmondo, alisque hactenus dictum fuit *Turonense* IV. celebratum Lutetiæ (chronicon Fontanelleose vocat synodum generalem Parisiis habitam) a metropolitis atque episcopis quatuor provinciarum, Turonensis, Senonensis, Remensis ac Rotomagensis, adversus Nomenoium Britannicæ gentis ducem seu priorem, ut habetur in synodica ejusdem concilii, quæ est LXXXIV. inter epistolas Lupi abbatis Ferrariensis. Annum vero designant veteres schedæ apud Baronium. 58
850. *Regiaticinum* concilium, seu potius in urbe regia Ticino celebratum ad reformandos ecclesiæ mores. 61
1. Capitula XXV. de rebus ecclesiasticis. *ibid.*
2. Capitula V. imperatoris de rebus sæcularibus. 70
3. Notæ Henrici Canisii. 71
850. * Apud *Maritum* in diœcesi Senonensi, præside Guenilone archiepiscopo, ut apparet ex XV. Lupi Ferrariensis abbatis epistola, quæ nomine universæ synodi scripta est ad Ercantadum Parisiorum episcopum: quam edita a Massono ac Duchesnio dedimus longe castigatiorem. 72
850. aus circiter, *Benningdonense* concilium sub Bertulpho rege Merciorum celebratum. *ibid.*
851. *Kingesbuttense* concilium sexta feria paschatis, sub eodem Bertulpho, cujus extat charta de immunitatibus concessis monasterio Croylandensi: celebratum præsentibus Ceolnotho Dorobernensi archiepiscopo, aliisque Merciæ episcopis. 73
851. * *Suessionense*, in quo Pippinus junior rex Aquitaniæ, regno spoliatus, & in clericum attonsos. *Append.* 1933
851. *Cordubense* conciliabulum, in quo veritum est martyrium, culinsque sanctorum martyrum sublatus. 76
852. *Moguntinum* III. concilium a Rabano archiepiscopo celebratum cum omnibus episcopis atque abbatibus orientalis Franciæ, Bajoariæ, & Saxoniæ, qui de absolvendis quæstionibus ecclesiasticis tractatus inter se habuerunt. 77
852. * *Senonense* concilium, in quo privilegium a Wenilone confirmatum monachis sancti Remigii. 78
853. *Carisiacense* alterum concilium, in quo, præsente rege Francorum Carolo Calvo, ab Hincmaro aliisque episcopis & abbatibus monasteria edita sunt quatuor capitula erroribus Gothescalci monachi contraria, & propriis subscriptionibus roborata. 56. 98
* Additio ad hoc concilium. *Append.* 1933. *Mu... repertis hoc numero.*
853. * sed melius 855. *Ticinensis* conventus, in quo edita capitula V. Non conveniunt inter se characteres temporis in præfatione positi: neque conciliari inter se possunt annus DCCCLIII. Indictio IV. & annus imperii Ludovici sextos. *Vide annum* DCCCLV. 78
853. * *Senonensis* conventus, in quo actum de Burcardo Carnotensi episcopo consecrando. *Append.* 1934
853. * *Suessionense* concilium II. in monasterio S. Medardi & S. Sebastiani celebratum coram Carolo Calvo rege, anno XIII. regni ejus, X. alias, VI. Kal. Mai, Indictione I. ut constat ex præfatione: quo in concilio decretum inter cætera, clericos ab Ebbone deposito perperam ordinatos fuisse. 79
1. Præfatio 80
2. Canones XIII. *ibid. & seq.*
3. Pars gestorum concilii ex singulis ejus actionibus decerpta. 84
4. Subscriptiones. 91
5. Capitula XII. sive mandata missis dominicis per segnum data. 91
6. * Jacobi Sirmondi notæ in concilium Suessionense. *Append.* 1943
853. *Carisiacense* II. adversus Gothescalci doctrinam. 93
853. *Vermeriense* II. die XXVII. Augusti, Indictione I. in quo edita de Herimanno Nivernensi, & Lebraha monasterio, duo capitula, relectaque ac suscepta, quæ in proximo Suessionensi proposita fuerant. 99. 100
* Notæ Jac. Sirmondi S. J. *Append.* 1945
853. * *Romanum* a Leone IV. papa & LXVII. episcopis celebratum anno XXXVII. Lotharii,

CVI.

BENEDICTUS III. Romanus, Petri filius, sedit annos II. menses VI. dies IX. non ab exeunte Julio, quo electus est, mox ubi Leo ab hac luce substractus fuit; sed a die XXIX. Septembris anni DCCCLV. quo, ejecto tandem Anastasio viro pessimo, consensu legatorum Ludovici Imp. consecratus est in basilica S. Petri, usque ad diem VIII. Aprilis anni DCCCLVIII. quo obiit, imperantibus Ludovico II. & Michaele Theodoræ filio; apud Francos vero regnantibus Carolo Calvo, & Ludovico fratribus, cum nepotibus Lothario & Carolo.

CVII.

NICOLAUS I. Romanus, Theodori regionarii filius, sedit annos IX. menses VI. dies XXI. a mense Aprili anni DCCCLVIII. cujus die XXIV. Dominica dicitur coronatus, & omnium exultatione consecratus; usque ad diem XIII. Novembris anni DCCCLXVII quo obiit, inchoata jam a mense Septembri Indictione I. imperantibus Ludovico II. & Michaele Potore seu Scurra appellari solito: regnantibus apud Francos Carolo, Ludovico, & Lothario.

SYNOPSIS.

Appendix I. epistolarum Nicolai.

Appendix II. epistolarum Nicolai.

SYNOPSIS.

CVIII.

HADRIANUS II. Romanus, ex patre Talaro, postea episcopo, regionis tertiæ, sedit annos v. dies XII. a die XIV. Decembris, Dominico secundum morem, æræ Christianæ anni DCCCLXVII. Ludovici II. Imp. XIX. Indictione I. quo annum agens vitæ LXXVI. ordinatus est; usque ad Kalendas Novembris anni DCCCLXXII. quo die obiit, imperantibus Ludovico II. & Basilio Macedone; regnantibus in Neustria Carolo Calvo, & in Austrasia & Germania Ludovico ejus fratre.

Romano

APPENDIX. 1845



TOMI IX. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab anno DCCCLXXII. *ad ann.* M. LXXIII.

CIX.

JOANNES VIII. Romanus, Vidonis filius, ex archidiacono, sedit annos XX. & diem unum alterumve; a die XIV. Decembris anni DCCCLXXII. usque ad diem XV. vel XIV. Decembris anni DCCCLXXXII. quo intoxicatus, ut aiunt, obiit, Impp. Carolo Crasso, & Basilio Macedone; regnante in Francia Carlomanno post obitum Ludovici fratris.

SYNOPSIS.

sto & Septembri celebratum. 306

1. Actorum concilii breviarium, in quo actiones quinque. 307

2. Allocutio Joannis papæ ad synodum, de Lantberti & Adalberti, aliorumque sequacium excommunicatione, cum episcoporum responsione. 309

3. Excommunicatio de pervasoribus rerum ecclesiasticarum. 310

4. Iterata ejusdem papæ excommunicatio adversus Formosum episcopum, Gregorium nomenculatorem, & Georgium magistrum militum. 311

5. Statutum Joannis papæ adversus laicos, qui viventibus uxoribus alias ducunt, & contra episcopos qui de minore ad majorem ecclesiam ambitus causa demigrant. *ibid.*

6. Canones a Joanne papa conditi, & a synodo Tricassina probati & recepti. 312

7. Lex de sacrilegis a Joanne VIII. papa Gothicis legibus addita in concilio Tricassino. 313

8. Privilegium a Joanne VIII. papa datum ecclesiæ Pictavensi, ne quis ejus bona invadat, & ut ablata restituantur. 314

9. Reclamatio & proclamatio Hincmari, qui quondam præerat ecclesiæ Laudunensi. 315

10. Epistola Joannis papæ VIII. ad Frotarium Burdigalensem episcopum: ut ad synodum veniat, & privilegium de sedium mutatione afferat. 3.6

11. Ejusdem epistola ad Adalardum archiepiscopum Turonensem; qua Turonensis ecclesiæ privilegia confirmantur. 317

12. Allocutio pontificis sub finem synodi, ad episcopos & ad regem. *ibid.*

13. Privilegium monasterio Floriacensi concessum in synodo Tricassina. 3.8

14. Gestorum narratio ex continuatore Aimoini, sive ex annalibus Bertinianis. 319

15. * Diploma Joannis papæ in favorem cœnobii Tornutiensis. '277

16. Nota Jac. Sirmondi S. J. 320

879. *Romanum* II. concilium congregatum post obitum Ludovici Balbi, (quem imperatorem falso semper appellat Binius) saltem indictum ad Kal. Maias, de novi regis Longobardorum atque imperatoris Romani electione: ut colligitur ex epistola Joannis papæ CLV. ad Anspertum Mediolan. archiepiscopum, annalibus S. Bertini, continuatore Aimoini, &c. 321

879. *Romanum* III. forte idem cum præcedenti, ex quo Petrus, aliique legati missi sunt Constantinopolim, ad Photium a censuris ecclesiasticis absolutum, sedi Constantinopolitanæ restituendum. *ibid.*

Extat commonitorium Joannis datum legatis, (prout a Photio falsatum) redditum e Græco Latine a Federico Metio, cum subscriptionibus Romanæ synodi. 322

879. *Constantinopolitanum* conciliabulum pseudo-œcumenicum, in quo post obitum S. Ignatii ab episcopis CCCLXXXIII. restitutio Photii est confirmata; sancta & œcumenica synodus octava, plane abrogata, & e symbolo particula illa, *filioque*, sublata. Actiones septem fuisse discimus ex compendiosa relatione actorum synodalium a Baronio edita, & ex cod. MS. Græco per Federicum Metium Latine reddita. 324

* Eadem synodus ex appendice libelli Synodici. 329

* Eadem G. L. ex Nilo metropolita Rhodi. *ibid.*

879. *Mantalense* concilium, anno Ludovici & Carlomanni fratrum Franciæ regum I. in territorio Viennensi celebratum, Idibus Octobris: in quo regis nomen Bosoni delatum est ab Arelatensis regni episcopis proceribusque. 331

1. Electio Bosonis regis, subscriptionibus munita. *ibid.*

2. Synodi legatio ad eumdem regem. 333

3. Ejusdem ad synodum responsio. *ibid.*

4. Nota Jac. Sirmondi S. J. 334

* Remensis synodi mentio in duabus epistolis Hincmari archiep. quæ extant. 335

881. *Romanum* IV. in quo Athanasius episcopus simul ac princeps Neapolitanæ urbis, propter fœdus cum Saracenis initum excommunicatus est: ex epistola CCLXX. & sequentibus Joannis VIII. papæ, Leone Ostiensi, aliisque. 336

881. Apud martyrium *sanctæ Macræ*, in loco qui dicitur, *Finibus*, Remensis parochiæ, concilium celebratum die II. Aprilis, Indictione XIV. in eoque statuta capitula octo. 337

CX.

MARINUS I. qui & Martinus II. perperam dicitur a recentioribus, ex Gallesio oppido Faliscorum oriundus, sedit annum unum & dies XX. ab VIII. die Kalend. Januarii anni DCCCLXXXII. (alii diem XXVIII. Decembris ejusdem anni præscribunt) usque ad diem XVIII. Januarii Dominicam, qua obiit anno DCCCLXXXIV. imperantibus Carolo Crasso, & Basilio Macedone.

Marini papæ I. vita. 356

Privilegium Marini papæ monasterio S. Petri Solemniacensi concessum mense Maio, Indictione I. 357

883. * *Tolosanum* concilium, præside Sigebodo Narbonensi archiepiscopo, de Judæis adversus Christianos expostulantibus: ut pluribus infra ad annum DCCCLXXXVI.

CXI.

HADRIANUS III. Romanus, sedit annum I. menses III. dies XIX. a die XX. Januarii anni DCCCLXXXIV. ad diem IX. Maii anni DCCCLXXXV, quo obiit, imperantibus Carolo Crasso, & Basilio Macedone.

Hadriani papæ III. vita. 359

CXII.

STEPHANUS V. aliis dictus VI. Romanus, Hadriani filius, successit Hadriano III. mense Maio anni DCCCLXXXV. & post annos sex cum aliquot diebus (Binius tantum annos IV. menses VII, & dies XIV. numerat) obiit die XXI. Maii anni DCCCXC. imperante Leone Basilii filio, Sapiente dicto, dum Wido, Berengarius, Arnulfus, aliique, Romanum imperium discerperent, & Galliæ partem Odo Roberti Fortis filius obtineret.

Stephani papæ V. vita. 359

CXIII.

FORMOSUS, Leonis filius, ex episcopo Portuensi Romanus pontifex, sedit annos VI. menses X. dies IV. a die XXXI. mensis Maii anni DCCCXC. ad paschales ferias anni DCCCXCVI. (Ipso enim paschæ die, IV. mensis Aprilis obiisse, testes sunt autor annalium Fuldensium, & Hermannus Contractus) imperantibus Arnulfo & Leone Sapiente; regnantibus vero apud Francos Carolo Simplice Ludovici Balbi filio, & Odone Roberti Fortis filio. Multi post Baronium cum dumtaxat decessisse scribunt die XIX. Decembris ejusdem anni, & Bonifacium dictum VI. qui per XV. dies sedem apostolicam occupavit, ex albo pontificum expungunt.

rabant annum DCCCXCII. 474

893. *Romanum* ob graves perturbationes, quibus affligebatur Dei ecclesia, celebratum Kal. Martiis, Ind. XI. 436

894. *Cabilonensis* synodus, Indict. XII. Kal. Maii, in qua, præside Aureliano Lugdunensi archiepiscopo, decretum, ut Gerfredus Flaviniacensis monachus, qui Adalgarium Eduorum episcopum veneno necasse dicebatur, in celebranda a Walone episcopo synodo per corpus Domini se purgaret. Quod & factum est, ut docet publicum instrumentum. 437

895. *Triburiense* concilium a XXII. episcopis, Indict. XIII. mense Maio, anno VIII. regis Arnulfi celebratum pro reformanda ecclesiastica disciplina. Extant canones LVIII. cum subscriptionibus. 438

Namnetense concilium. Extant canones XX. quos labente sæculo Christi septimo conditos fuisse probabilissimum est. 468

CXIV.

STEPHANUS VI. aliis VII. sedit annos IV. & aliquot dies, saltem ante diem XX. Augusti, Indictione XIV. anni DCCCXCVI. qui Arnulfi imperatoris dicitur primus fuisse, ut constat ex diplomate apud Catellum, & ex privilegio Vezeliacensi dato x. Kalendas Februarias, Indict. XV. imperante Landeberto Aug. a Deo coronato anno DCCCXCVII. usque ad mensem Seprembrem anni DCCCC. Indictione IV. quantum colligi potest ex diplomate quodam S. Vincentii ad fontes Vulturni: ac paullo post decessit, imperante Leone Sapiente apud Græcos, Italis cum Germanis de imperio decertantibus.

Stephani papæ VI. vita. 474

* Epistola Stephani VI. papæ ad Arnustum archiepiscopum Narbonensem, de privilegio archiepiscopatus Narbonensis. 476

* Eidem attributa alia ad Arnbertum Narbonensem archiepiscopum, in qua queritur factam esse Judæis potestatem allodia possidendi. 478

897. *Romanum* conciliabulum, in quo decretum est, ut Formosi papæ defuncti cadaver exhumatum, tribusque digitis mutilatum, in Tiberim projiceretur; omnesque ab eo ordinati iterato consecrarentur. *ibid.*

897. *Portuense* concilium in pago Nemausensi sub Arnusto Narbonensi archiepisc. XIII. Kalend. Maii, Indict. XV. Quo jussus est Magalonensis episcopus, ecclesiæ S. Joannis Baptistæ parochiam aliquot villarum, quas ecclesiæ S. Andochii attribuerat, restituere. Subscripsere IV. episcopi, & octo alii, partim archidiaconi, partim presbyteri. *ibid.*

900. * *Remense*, in quo pridie Nonas Julii, in ecclesia sanctæ Mariæ Remis lecta est excommunicatio adversus interfectores Fulconis Remensis archiep. coram successore ejus Heriveo, Widone Rotomagensi, aliisque episc. 481

900. *Compostellanum*, in quo Cæsarius abbas electus & consecratus est archiepiscopus Tarraconensis. 482

Conc. Synops. gener.

CXV.

ROMANUS patria Galesinus, sedisse fertur menses IV. dies XX. Sed expungendus, & proxime post Stephanum collocandus THEODORUS, Romanus, qui per aliquot dies sedem apostolicam obtinuit, regnantibus, in Francia Occidentali Carolo Simplice; in Orientali, Ludovico Arnulfi filio.

Vita Romani. 482

Vita Theodori. *ibid.*

CXVI.

JOANNES IX. Tiburtinus, Rampoaldi filius, Romanam cathedram obtinuit per annos v. ab anno DCCCCI. aut præcedenti, usque ad annum DCCCCV. quo obiit, Francos regente Carolo Simplice, in Græcia imperante Leone Sapiente, Berengario & Ludovico Bosonis filio inter se decertantibus de Italia: Germaniam enim & regnum Lotharienſe regebat Ludovicus Arnulfi filius. Lambertum Widonis filium alii tum decessisse volunt, alii adhuc fuisse superstitem.

Vita Joannis papæ IX. 482

Joannis IX. epistola.

I. Ad Heriveum archiepiscopum Remensem. 483

* Epistola Herivei Remensis archiepiscopi, ad Widonem Rotomagensem archiepiscopum, constans capitibus XXIII. 484

II. Ad Stylianum episcopum Neocæsariensem. 494

III. * Ad clerum & populum Lingonensem. *ibid.*

IV. Ad Carolum Simplicem regem Francorum. 495

Epistola Hattonis Moguntin. archiepiscopi, ejusque suffraganeorum, ad Joannem IX. papam. 496

Epistola Theotmari Juvavensis ecclesiæ archiep. & aliorum episcoporum, ad Joannem IX. 498

901. *Ovetense* concilium, in quo ex concessione Joannis IX. papæ, episcopi XVIII. ecclesiam Ovetensem metropolitica dignitate auxerunt, æra DCCCCXXXIX. mense Junio. 501

904. *Romanum*, in quo acta synodi sub Stephano VI. contra Formosum habitæ rescissa sunt & improbata, & solius Lamberti coronatio tamquam citra vim legitime facta confirmata, abrogata Berengariana. 502

Canones XII. concilii anonymi, ex Antonii Augustini codice, in quo leguntur Romani concilii superioris capitulis inserti. 506

904. *Ravennate* concilium celebratum a LXXIV. episcopis, imperante Lamberto, in quo causa Formosi & Stephani Romanorum pontificum pertractata est, & approbata præcedens Romana synodus. 507

1. Prælocutio & conclusio pontificis. *ibid.* & 510

2. Capitula x. 508

CXVII.

BENEDICTUS IV. natione Romanus, Joanni IX. surrogatus per aliquot tantum menses sedit.

Vita Benedicti IV. 510

L

CXVIII. CXIX.

LEO V. Ardeatinus, cum diebus tantum XL. sedem tenuisset, detrusus est in carcerem. Successit CHRISTOPHORUS, Romanus, Leonis filius, & post menses VII. in pontificatu exactos, a Sergio successore in carcerem conjectus est.

CXX.

SERGIUS III. ex stirpe comitum Tusculanorum, ante Kalendas Augusti ann. DCCCCVI. sedem Romanam jam occupaverat, eamque tenuit annis circiter IV. usque ad annum DCCCCX. regnantibus in Græcia Leone, in Gallia Carolo, in Germania Ludovico.

CXXI.

ANASTASIUS III. patria Romanus, Luciani filius, sedit annis II. totidemque mensibus, ab anno DCCCCX. ad DCCCCXII. quo obiit.

CXXII.

LANDO, Sabinus, Trani seu Tarni filius, anno DCCCCXII. tempore Constantini VIII. successit Anastasio, eodemque anno, die XXVIII. Decembris defunctus est.

CXXIII.

JOANNES X. ex Ravennate ecclesia translatus in Romanam sedem die XXIV. Januarii anni DCCCCXIII. eam tenuit annos XV. menses circiter III. Decessisse quippe constat anno DCCCCXXIX. vel vi, vel animi angore, dum principatu privatus sub custodia detineretur: regnantibus in Oriente Constantino cum socero Romano Lecapeno, ejusque filiis, in Italia Hugone, in Gallia Radulfo, in Germania Henrico Saxone.

921. aut sequenti. *Remense* incerti loci, anno Seulfi archiepiscopi Remensis secundo, in quo pœnitentia indicta est iis, qui bello Suessionico inter Carolum ac Robertum reges interfuerant. 581

924. *Trosleianum* in agro Suessionico, Octobri mense celebratum: in quo, ut testatur Flodoardus in chronico, Isaac comes, præsente Heriberto, vadatus argenti libras centum, redit in gratiam cum Stephano Cameracensi episcopo. *ibid.*

926. *Carilocense*, præside Ancherico Lugdunensi archiepiscopo, in quo ecclesiæ decem monasterio Cariloci diversis locis ablatæ, restitutæ sunt: ut constat ex ejus tabulario. 582

927. *Trosleianum*, in quo Herluinus comes ad pœnitentiam venit pro uxore quam duxerat, alia vivente, ut habet Flodoardus in chron. *ibid.*

927. *Duisbergense* concilium, in quo qui Bennonem Metensem episcopum excæcarant, excommunicati sunt. *ibid.*

928. aut circiter. *Grateleanum* concilium ab Athelstano rege Anglorum, & Wlphelmo archiepiscopo habitum. Extant capitula seu leges ecclesiasticæ IX. quæ ex alia versione repræsentantur numero tredecim. 582. & 585

CXXIV. CXXV.

LEO VI. Christophori primicerii filius, Romanus, cui successit STEPHANUS VII. Romanus, Theudemundi filius, per annos II. mensem I. & dies XV. obiitque die VIII. Decembris anni DCCCCXXXI. iisdem qui supra, regnantibus.

Vita Leonis papæ VI. 582
Vita Stephani papæ VII. 590

CXXVI.

JOANNES XI. Alberici frater, e comitibus Tusculanis, matris suæ & vitrici Guidonis Tusciæ marchionis potentia intrusus, sedit annos IV. menses X. ab exeunte anno DCCCCXXXI. ad DCCCCXXXVI. quo obiit.

Vita Joannis papæ XI. 590

932. *Erpfordiense* concilium de ecclesiastica disciplina, anno Henrici regis XIV. Indict. V. Kal. Junii. 591
1. Præfatio. *ibid.*
2. Capitula V. 592

933. Ad *castellum Theoderici* concilium habitum a quibusdam Franciæ Burgundiæque præsulibus, cum Rodulfus rex Francorum castellum hoc obsideret. In eo Artaldus Remensis archiepiscopus Hildegarium Belvacensem ordinavit episcopum. *ibid.*

935. Apud *sanctam Macram* concilium septem episcoporum, in quo prædones & ecclesiasticarum rerum pervasores ad correctionem vocati. 593

CXXVII.

LEO VII. Romanus, sedit ab anno DCCCCXXXVI. ad DCCCCXXXIX. quo naturæ concessit, vel die VI. Junii, vel, ut alii volunt, mense Maio, post sedem annorum trium cum dimidio, regnantibus in Oriente Constantino Porphyrogenito; in Italia Hugone, in Germania Ottone; in Francia Ludovico Transmarino.

Vita Leonis papæ VII. 593

Ejusdem epistolæ.

* I. Ad Hugonem Francorum principem, & monasteriu S. Martini Turonensis abbatem, cui vetat ne detur aditus mulieribus in B. Martini monasterium. 594
* II. Ad Gerhardum Laureacensem archiepiscopum, cui pallium mittit. 595
* III. Ad Gallos & Germanos, qua multa quæ ad disciplinam spectant, emendari jubet. 596

CXXVIII.

STEPHANUS VIII. Germanus, opera Ottonis imperatoris, cui Romani gratificari voluerunt, creatus pontifex, sedit annos III. menses IV. dies V. ab anno DCCCCXXXIX. ad initium anni DCCCCXLIII. iisdem qui supra, dominantibus.

Stephani papæ VIII. vita. 599

940. Leges ecclesiasticæ numero XL. Hoeli principis totius Walliæ. 600

941. *Suessionense* concilium, Ludovici Transmarini Galliæ regis anno V. celebratum, in ecclesia SS. Crispini & Crispiniani: cujus decreto Hugo Heriberti comitis filius, qui olim pene infans ad archiepiscopatum Remensem fuerat evocatus, jam cæteris ordinibus initiatus, dejecto Artaldo, consecratur est episcopus apud S. Remigium. 606

942. Præceptum Adelberonis Metensis episcopi, de monachis in cœnobio S. Arnulfi clericorum loco constitutis, actum Metis publice sub die Idus Martii, Indictione XV. concurrente V. anno XVII. adeptionis pontificatus. 607
Nota Jac. Sirmondi S. J. 608

CXXIX.

MARINUS II. quibusdam dictus Martinus III. Romanus, sedit annos III. menses VI. dies XIII. ab an. DCCCCXLIII. saltem ante II. Nonas Februarii, Indictione I. quo die confirmatum est privilegium Vezeliacense: ad DCCCCXLVI. quo obiit, die, ut quidam volunt, XIV. Maii, regnantibus in Græcia Constantino, in Gallia Ludovico, in Germania Ottone, in Italia Hugone ejusque filio Lamberto, sed adversus Berengarium juniorem decertantibus.

Vita Marini papæ II. 608

943. aut circiter. Constitutiones X. Odonis seu Odæ Cantuariensis archiepiscopi, latæ tempore Edmundi regis. 609
1. Præfatio. *ibid.*
2. Constitutiones X. *ibid.*
3. Epistola synodalis. 611

944. aut circiter. Leges ecclesiasticæ undecim Edmundi regis Angliæ (a sæcularibus segregatæ) præsentibus Oda, Wlstano, aliisque præsulibus, latæ Londini, ipso solemni Paschæ die, frequenti ecclesiasticorum & laicorum cœtu. Earumdem subjicitur prisca versio. 612. 615

944. *Tremorchiana*, seu *Tornasiana* synodus Gisal-

Ottone I. imperatore, Joannes XII. papa depositus est, & in ejus locum Leo, qui VIII. a plerisque scriptoribus dictus reperitur, factione Germanorum subrogatur. Ex appendice ad Luitprandum. In actis illius sunt duæ Ottonia ad Joannem papam epistolæ, & una hujus ad illum. 648. & 650

963. *Constantinopolitanum* concilium, in quo Nicephoro Phocæ Imperatori Græcorum, concessum est, ut Theophaneu Romani Imp. viduam, duceret uxorem: quod alioqui non potuisset, tum quia secunda matrimonia iniri sine pœnitentia non possunt a Græcis, tum quia Nicephorus Theophanes filium in baptismo susceperat. 653

964. *Romanum* concilium celebratum in ecclesia S. Petri, die XXVI. Februarii, Indictione VII. anno imperii Ottonis III. in quo Joannes XII. papa, & plures episcopi Leonem VIII. schismaticum pseudopapam declararunt, & acta Ottoniani conciliabuli reprobarunt. Extans actiones tres. *ibid.*

964. *Brandanfordense* concilium ab Edgaro rege convocatum, in quo Edwini regis decreta rescissa, ablata eccl. siis restituta, & S. Dunstanus ab exilio revocatus. 657

Edgari privilegium, quo confirmat Dorobernensem ecclesiam matrem esse & dominam aliarum ecclesiarum regni sui: datum anno DCCCCLIX. sed hic superioris concilii occasione collocatum. 653

CXXXII.

BENEDICTUS V. Romanus, & ex Romanæ ecclesiæ diacono, successit Joanni XII. anno DCCCCLXIV. & sequenti decessit in exilio, ab Ottonianis Roma ejectus, & relegatus Hamburgum, ubi sancte obiit vel die x. Junii, vel IV. Julii, imperantibus Ottone I. & Nicephoro Phoca; rege Franciæ Lothario.

Benedicti papæ V. vita. 658

964. *Romanum* conciliabulum, in quo per Leonem VIII. Romanæ sedis invasorem schismaticum & verum antipapam, Benedictus V. exauctoratus est, & in Germaniam Hamburgum ad Albim fluvium deportatus. In chronico Hildensheimensi mendose anno præcedenti collocatur. 659

Edgari regis Anglorum charta de Oswaldeslaw, hoc est, de ejiciendis clericis conjugatis, & introducendis monachis. 660

CXXXIII.

JOANNES XIII. Romanus, Joannis filius, ex Narniensi episcopo, a Romanis consensu imperatoris in locum Benedicti & Leonis suffectus anno DCCCCLXV. Sedit annos VI. menses II. & dies V. usque ad diem XVI. Septembris anni DCCCCLXXII. quo migravit e vita, imperatoribus Joanne Tzimisca, & Ottone I. ac rege Francorum Lothario.

Joannis papæ XIII. vita. 662

Ejusdem epistolæ.

I. Ad episcopos excitoria Britanniæ, ut Arduino archiepiscopo Turonensi debitam reverentiam exhibeant. 663

II. Ad Edgarum regem Anglorum, de expellendis clericis ex Wintoniensi episcopatu, & introducendis monachis. 664

III. * Ad Berengarium episcopum Virdunensem, ubi de privilegio monasterii a Berengario constructi. 665

IV. * Ad Adalberonem Remensem archiepiscopum, de privilegio monasterii S. Remigii. 666

Charta seu privilegium datum a rege Edgaro novo Wintoniæ monasterio, quod Hydam vocant, capitibus XXIII. definitum, cum subscriptionibus. 667

Alia ejusdem regia charta pro eodem monasterio. 674

967. *Ravennate* concilium circa paschales ferias, præsentibus Joanne XIII. papa, & Ottone I. Imp. celebratum, ubi multa ad utilitatem sanctæ ecclesiæ constituta. Ex appendice ad chronicon Reginonis. *ibid.*

1. * Diploma Joannis papæ XIII. in Ravennatensi concilio datum, quo Heroldum Salisburgensem archiepiscopum deponit & excommunicat, Fridericum vero ejus loco archiepiscopum creat. *ibid.*

2. * Institutio archiepiscopatus Magdeburg. in concilio Ravennate. 676

967. Leges quinque ecclesiasticæ regis Edgari, ex Saxonico libro; & a Lambardo versæ. 680

1. Antiqua earumdem versio, in qua distinctæ sunt in sex. 681

2. Canones LXVII. pertinentes ad leges Edgari: de ordinatorum vivendi formula. 682

3. Canones alii, de confessione, de modo imponendi pœnitentiam, de satisfactione, de magnatum pœnitentia. 687

4. Edgari regis oratio adversus clericos conjugatos. 696

969. *Anglicum* concilium a S. Dunstano Dorobernensi archiepiscopo celebratum, tum adversus clericos conjugatos, tum ob alia. 698

970. vel sequenti. *Londoniense* concilium, in quo ab Edgaro rege concessa privilegia Glastoniensi cœnobio, confirmata sunt. Extat quoque diploma Joannis XIII. in eamdem rem, & charta illius regis cum subscriptionibus. 702. 704. 706

971. *Romanum* concilium in confirmationem privilegiorum monasterio S. Mariæ Glastoniæ concessorum. 705. *secundo.*

972. Apud *montem sanctæ Mariæ* in pago Tardanensi concilium, in quo a comprovincialibus episcopis confirmatum est decretum Adalberonis archiepiscopi Remensis, qui monachos in Mosomensi cœnobio pro canonicis collocarat. *ib.*

1. Privilegium Joannis papæ in eo concilio lectum. *ibid.*

2. Decretum Adalberonis episc. Remensis. 706. *secundo.*

CXXXIV.

DONUS II. seu Domnio, aut Domnus, Romanus, sedit tantum menses circiter III. a die XX. Septembris, ad diem XIX. Decembris anni DCCCCLXXII. quo obiit, imperantibus Tzimisca, & Ottone I. ac Lothario Francorum rege.

Doni papæ II. vita. 710

972. *Ingilenheimense* concilium ad componendas res ecclesiasticas habitum, in quo sancto Udalrico episcopo Augustano vetitum ne relicto episcopatu monasticam vitam profiteretur. *ibid.*

CXXXV.

BENEDICTUS VI. Romanus, filius Hildebrandi, sedit anno I. mensibus III. & diebus aliquot, a die XX. Decembris anni DCCCCLXXII. usque ad annum DCCCCLXXIV. quo a Francone quodam impio homine conjectus in carcerem, ibique strangulatus est. Tunc Franco tyrannice sedem Romanam invasit, dictus BONIFACIUS VII. imperantibus in Oriente Tzimisca, in Occidente Ottone II. in Francia vero Lothario.

CXXXVI.

BENEDICTUS VII. antea Sutrinus episcopus, e comitibus Tusculanis, ejecto Bonifacio VII. seu Francone, antipapa, sedit annis IX. ut constat ex inscriptione sepulcri, a die II. Maii anni DCCCCLXXV. ad diem x. Julii anni DCCCCLXXXIV. quo e vivis excessit, imperantibus Ottone III. seu Rufo, ac fratribus Basilio & Constantino Romani junioris filiis, regnante in Gallia Lothario cum filio Ludovico.

CXXXVII. CXXXVIII.

JOANNES XIV. antea Petrus dictus, ex episcopo Ticinensi, & Ottonis II. archicancellario, Romanus pontifex anno DCCCCLXXXIV. creatus, anno sequenti a Bonifacio VII. seu Francone antipapa ex Oriente Romam reverso conjectus in carcerem fuit ad molem Hadriani, ibique fame enectus est. Successit JOANNES XV. Romanus, Leonis presbyteri filius, extincto Francone tyranno electus anno DCCCCLXXXV. quem Crescentius, qui consulatum assumpserat, Urbe ejecit, eumdemque sequenti anno revocatum honorifice excepit. Sedit annos x. menses IV. dies XII. usque ad diem VII. Maii anni DCCCCXCVI. quo obiit, imperantibus Ottone III. iisdemque in Oriente fratribus; rege vero Galliæ Hugone Capeto cum Roberto filio.

CXXXIX.

Gregorius V. Germanus, Bruno antea nominatus, Ottonis III. Imp. consanguineus, sedit annos II. menses VIII. dies VI. a die XIII. Julii anni DCCCCXCVI. quo electus est: ad diem XVIII. Februarii anni DCCCCXCIX. quo obiit, imperantibus iisdem Ottone III. Basilio & Constantino, atque Roberto.

CXL.

Silvester II. Aquitanus, monachus Auriliacensis in Arvernis, Gerbertus dictus, primum Remensis, tum Ravennatensis archiepiscopus, ac deinde Romanus pontifex a die II. Aprilis Dominica anni DCCCCXCIX. qua electus est. Sedit annos IV. menses II. aut III. usque ad diem XII. Maii anni M. III. qua obiit, Indictione I. ut ex ejus epitaphio discimus in Lateranensi basilica a Sergio papa apposito: imperantibus in Oriente fratribus Basilio Bulgaroctono, & Constantino juniore Porphyrogenito: regnantibus in Germania Henrico, in Francia Roberto.

maro,

maro, & ex libro MS. cœnobii S. Petri in valle prope Carnutum, quem librum Aganonem vocant. 836

1020. * aut circiter. *Atriacense*, præsente Roberto rege, & archiepiscopis Gauzlino Bituricensi, & Leoterico Senonensi: ex chronico S. Petri Vivi, historia S. Berchatri, & gestis pontificum Autisiodorensium. 848

1020. * aut circiter. *Tolosa* conventus episcoporum. 843

1021. *Vvintoniense* concilium sub Canuto Anglorum, Danorum & Norwegarum rege, habitum, in sancto Domini natali. ibid.

1022. *Salegunstadiense* concilium in causa disciplinæ ecclesiasticæ celebratum die XII. Augusti, Indictione V. anno Henrici II. regis XXI. Imp. VI. præside Aribone Moguntino archiepiscopo. Extant præfatio, capitula XX. & appendix de modo celebrandæ synodi. 844. 848

1021. *Aquisgranense*, in quo disceptata fuit controversia inter Piligrinum archiepiscopum Coloniensem, & Durandum episcopum Leodiensem, de subjectione monasterii Burcitani: qua de re Baldricus cap. XXXV. libri III. chronici Cameracensis. 853

1023. *Moguntinum* concilium in causa Ottonis comitis ab Hanistein, præside Aribone archiepiscopo: de quo ex vitæ sancti Gothardi cap. XXII. aliisque plura noster Nicolaus Serarius in Moguntina historia. 854

CXLV.

JOANNES XVIII. dictus XIX. Gregorii comitis Tusculani filius, post fratrem Benedictum VIII. sedit annos IX. menses VIII. a die XXX. Aprilis, vel, ut alii volunt, XIX. anni M. XXIV. ad diem VIII. Novembr. anni M XXXIII. quo obiit imperantibus Romano Argyro, Zoes Constantini filiæ marito, & Conrado Salico: rege vero Galliæ Henrico I. Roberti filio.

Joannis papæ XVIII. vita. 855

* Willelmi Divionensis abbatis epistola ad Joannem XVIII. papam, adversus Græcos primatum affectantes. ibid.

Joannis papæ XVIII. epistolæ.

I. * Ad Jordanum Lemovicensem episcopum, cæterosque Galliarum episcopos: de S. Martialis apostolatu. 856

II. * Ad S. Odilonem Cluniacensem abbatem, quem redarguit, quod Lugdunensem archiepiscopatum recusaverit. 858

III. * Ad Hugonem Autisiodorensem episcopum, quem absolvit. ibid.

1025. * *Ansanum* concilium in ecclesia sancti Romani celebratum, præside Burchardo Lugdunensi archiepiscopo: in quo judicatum est non licuisse archiepiscopo Viennensi monachos apud Cluniacum ordinare sine permissu episcopi Matisconensis Gausleni. 859

1028. * *Moguntina* synodus in *Geizlete* celebrata ab Aribone Moguntino archiepiscopo. 860

1028. * *Karrofense* concilium episcoporum & abbatum studio Guillelmi ducis Aquitaniæ convocatorum, propter extinguendas hæreses, quæ vulgo a Manichæis disseminabantur, & pro firmanda pace. ibid.

1029. *Lemovicense* I. concilium, præside Ganzleno archiepiscopo Bituricensi; in causa controversa apostolatus S. Martialis, illis temporibus per Aquitaniam, totamque adeo Galliam, percelebri. Convenerant autem anno M. XXVIII. præcedenti, die XV. Kal. Novembres, ad dedicationem basilicæ Salvatoris, plurimi episcopi, ut refert Gaufredus monachus & prior Vosiensis in chronico. 860. 867

1029. *Aurelianensis* episcoporum & abbatum conventus, Indict. XII. qui interfuerunt cum Roberto rege dedicationi ecclesiæ S. Aniani Aurelianensis: ex Helgaldo regis illius vitæ scriptore, seu potius breviatore. 870

1029. * In *Palithi* concilium: in quo agitata controversia, quæ inter Aribonem & Godardum episcopos erat. 871

1031. Canuti regis Angliæ epistola ad archiepiscopos, episcopos, primates, & totam gentem Anglorum, tam nobiles quam plebeios, Roma missa anno regni sui XV. ibid.

1032. Ejusdem regis charta, qua omnes causas insulæ Glastoniæ, abbatis supponit judicio, cæteris exclusis potestatibus. 863

1031. *Bituricense* concilium de S. Martialis apostolatu, deque aliis ad depravatos mores corrigendos necessariis celebratum ab Aymone archiepiscopo, Kalend. Novembr. male a Binio attributum anno M. XXXIII. uti & Lemovicense II. quod sequitur. 864

1. Præfatio. ibid.

2. Canones XXV. 865

3. Aymonis archiepiscopi Bituricensis edictum 868

1031. *Lemovicense* II. concilium, præside eodem Aymone Bituricensi metropolitano, in quo actum est de apostoli nomine tribuendo sancto Martiali: quo de argumento extat epistola I. Joannis papæ XVIII. pag. 856. hujus tomi: actum præterea de variis ad ecclesiasticam disciplinam spectantibus. Celebratum est die XVIII. Novembris ejusdem anni, quo obierat die XX. Julii optimus rex Robertus, eique successerat filius ejus Henricus. 859

Sessio I. XIV. Kal. Decembr. ibid.

Sessio II. XIII. Kal. Decembr. 893

* De *Bellovacensi* concilio fictitio, quod ait Baronius celebratum esse ad annum M. XXXV. diebus post Bituricense quindecim, ab episcopis Lemovicas convenientibus. 910

1031. * Concilia diversis Galliarum locis habita, in quibus pax & publica securitas constituta, & feriæ sextæ atque sabbati religio sancita est. ibid.

1031. * *Triburiense* concilium, præsente Conrado imperatore: in quo actum de primi mensis jejunio. 913

1035. * *Pictavense* concilium de fide catholica, de rebus ecclesiasticis per vim aut fraudem ablatis, & de terris monachorum liberis integrisque servandis. 914

1032. Leges ecclesiasticæ XXVI. Canuti regis Anglorum, Danorum, & Norwegiensium, e Saxonico translatæ. ibid.

Aliæ XXVII. ex duplici versione. 920. 925

Aliæ XXIV. e sæcularibus collectæ. 932

1032. * Conventus episcoporum in *monasterio Rivipullensi*, de illius monasterii privilegiis. 935

1032. *Pampilonense* concilium, præside Poncio Ovetensi archiepiscopo, de sede episcopatus illius urbis, quæ ob incursiones barbarorum, in monasterium Leirense, quod situm est in montibus Pyrenæis, translata fuerat, pristino loco restituenda. ibid.

CXLVI.

Benedictus IX. Alberici Tusculani comitis filius, Benedicti VIII. & Joannis XVIII. nepos, Theophylactus dictus, ætatis anno vel x. vel xii. vel xviii. ut alii malunt, pontificatum adeptus, sedit ab exeunte anno M. XXXIII. usque ad annum M. XLIV. quo vel a Romanis rejectus est, vel persuasione Bartholomæi abbatis Cryptæ Ferratæ cessit pontificatu, substituto SILVESTRO III. quem postea expulit: dum JOANNES XIX. dictus XX. Romanus archipresbyter, eamdem invaderet sedem; sicque fœdissimo schismate tres eodem tempore dicerentur papæ: quod contigit imperante Constantino Monomacho, regnantibus in Germania Henrico III. in Francia Henrico I.

Vita Benedicti papæ IX. 935
1035. vel 1036. * *Triburiense* concilium, ut testatur Hermannus in chronico. 937
1036. * *Pictavense* concilium, de pace firmanda. ibid.
1038. 1040. * Conventus tres episcoporum in Gallia Narbonensi, Gerundensis, Ausonensis, Urgellensis. 938
1040. * Conventus episcoporum ad dedicationem Vindocinensis monasterii sanctæ Trinitatis. ibid.
1040. *Venetum* concilium in ecclesia S. Marci, sub Urso patriarcha celebratum, in causa disciplinæ ecclesiasticæ, favente Dominico Flabanico Venetiarum duce. 940
1041. * Concilia in diversis Galliarum locis pro instituenda treuga & pace. ibid.
1042. * *Castinatensis* synodos, in qua Joannes episcopus clericorum in commune viventium societatem instituit. 941
1043. * *Narbonensis* provinciæ concilium: in quo excommunicati invasores bonorum monasterii Cuxanensis. ibid.
1044. * *Constantiense* concilium, ubi maxima pax instituta. 942
1045. * Decretum Guifredi episcopi Narbonensis, & Olibæ episcopi Ausonensis, quo privilegiis munitur ecclesia S. Michaelis Fluvianensis in comitatu Emporitano. ibid.

CXLVII.

Gregorius VI. Romanus, dictus antea Joannes Gratianus, exclusis, aut sponte cedentibus, Benedicto IX. Silvestro III. & Joanne XX. qui se Romanos pontifices appellabant, unanimi omnium consensu electus papa, valde commendatur a Glabro Radulfo, extremo historiæ suæ libro v. Sedit annos II. & menses VIII. usque ad annum M. XLVI. quo Henrici III. Germaniæ regis factione ejectus est, subrogato Clemente II. & in Germaniam abductus, quo eum comitatus est Hildebrandus ejus discipulus, S. R. E. subdiaconus.

Vita Gregorii papæ VI. 942
1046. * Conventus episcoporum ad dedicationem monasterii B. Mariæ *Arulensis* in diœcesi *Helenensi*. 943
1046. *Sutrinum* concilium, in quo non longe ab urbe Roma, præsente Henrico rege, Gregorius VI. qui & Gratianus, seipsum pontificatu abdicavit. 943

CXLVIII.

Clemens II. Germanus, Suidgerus antea appellatus, facta in Sutrina synodo Gregorii VI. abdicatione, ex Bambergensi episcopo factus pontifex Romanus, Henricum regem, ejusque conjugem, imperiali benedictione insignivit, & cum eodem Romam profectus, ex hac vita migravit ultra montes, die IX. Octobris anni M. XLVII. nono a sua promotione mense, & Bambergæ sepultus est. Quibus auditis BENEDICTUS IX. tertio Romanam sedem occupavit ad VIII. menses, usque ad DAMASI II. factam anno M. XLVIII. electionem, imperantibus Constantino Monomacho, & Henrico III. regnante apud Francos Henrico I.

Vita Clementis papæ II. 944
Epistola Clementis II. ad Joannem ex Pestano episcopo Salernitanum archiepiscopum, cui pallium concedit. ibid.
1047. *Romanum* concilium ad reformandum ecclesiæ statum, & simoniacam labem ab ecclesia exterminandam, ut docet Petrus Damiani, epistola ad Henricum archiepiscopum Ravennatem. 946

CXLIX.

Damasus II. Poppo antea dictus, patria Bavarus, ex episcopo Brixinensi Romanus pontifex, anno M. XLVIII. consecratus die XVII. Julii, sedit dies tantum XXIII. defunctus Præneste, & in ecclesia S. Laurentii extra muros Romanæ urbis sepultus, iisdem imperantibus.

Vita Damasi papæ II. 946
1048. * *Senonense* concilium a Gilduino archiepiscopo convocatum: in quo rex Henricus I. cum episcopis, Theobaldi Trecensis comitis precibus, fundationem S. Aygulfi Pruvinensis monasterii confirmavit. ibid.

CL.

Leo IX. Bruno antea dictus, ex Dasburgensibus comitibus, Hugonis comitis Engisheimensis, & Heluidæ filius, episcopus Tulli Leucorum, sedit annos v. menses II. dies VII. a die XII. Februarii Dominica prima quadragesimæ, qua omnium consensu Romæ consecratus est anno M. XLIX. usque ad diem XIX. Aprilis anni MLIV quo Benevento reversus Romam obiit, & in basilic. S. Petri sepultus est: imperantibus Constantino Monomacho, & Henrico III. regnante apud Francos Henrico I.

Vita Leonis papæ IX. 947

VII. Extant capitula xxix. cum præfatione. 1072

1054. * *Barcinonensis* conventus adversus invasores bonorum illius ecclesiæ. 1077

1054. * *Moguntinum* concilium: in quo Gebehardus Eisteteństium episcopus, electus est Romanus pontifex, Victor II. deinceps nuncupatus. *ibid.*

CLI.

VICTOR II. Gebehardus antea dictus, ex episcopo Eisterensi, Romanus pontifex, sedit annos II. menses III. dies XV. a die XIII. Aprilis, feria v. in cœna Domini, diem hanc Viridium vocitant Germani, qua Romæ ordinatus est anno MLV. usque ad diem XXVIII. Julii anni MLVII. qua Florentiæ obiit, ac in divæ Reparatæ virginis templo conditus est, imperante apud Græcos Michaele Stratiotico, regnante in Germania Henrico IV. in Francia Henrico I.

Victoris papæ II. vita. 1077

* Epistola Victoris papæ II. in qua, ecclesiæ Silvæ Candidæ privilegia amplificat. 1078

1055. *Florentinum* concilium præsentibus Victore II. papa, atque Henrico III. Imp. celebratum: in quo decretum sun constitutum de bonis ecclesiæ non alienandis, & Berengariana hæresis condemnata. 1079

1055. *Lugdunense* concilium, in quo simoniacus episcopus Spiritus sancti numen proferre non potuit, ab Hildebrando S. R. E. subdiacono, Victoris II papæ in Gallia legato, celebratum. Lugdunense ut diceretur, fecerunt Nicolai Aragonii verba, qui tamen non Lugduni, sed in provincia Lugduunensi habitum fuisse narrat. 1080

1055. *Turonense*, in quo, præside Hildebrando, Berengarius resipiscens, ejurata hæresi, catholicam fidem professus est, testibus Lanfranco & Guitmundo. 1081

1056. *Coloniense*, quo autoritate Victoris papæ, Balduinus & Godefridus comites Flandriæ, Henrico IV. Germaniæ regi quinque annos irato conciliati fuerunt: ex Sigeberti chronico. 1082

1056. *Apud S. Ægidium* in provincia Narbonensi concilium habitum circa annum MLVI. pro confirmanda treuga & pace. *ibid.*

1056. *Landavensis* synodus sub Hergualdo XXIX. ejusdem loci episcopo, in qua, familia regis Caigucauni excommunicata est ob vim illatam medico & nepoti episcopi, in festo nativitatis Domini. 1083

1056. *Tolosanum* concilium tempore Pontii Tolosani comitis, ab episcopis XVIII. die XIII. Septembris, jussu Victoris papæ celebratum, adversus simoniam, & alia cleri ac plebis vitia, præsidibus Rambaldo Arelatensi, & Pontio Aquensi archiepiscopis, apostolicæ sedis vicariis. Extant capitula tredecim cum præfatione. 1084

1056. *Compostellanum* concilium ad disciplinam ecclesiasticam restaurandam celebratum a Crescenrio archiepisc. 1087

1057 * *Romanum* concilium celebratum a Victore papa II. ubi inter cætera, actum est de Marsorum episcopatu. *ibid.*

CLII.

STEPHANUS IX. aliis X. antea Fredericus dictus, frater Godefridi Lotharingiæ ducis, S. R. E. archidiaconus, & post reditum e Græcia monachus seu abbas Cassinensis, electus Romanus pontifex a Romano clero, die II. Augusti anni MLVII. Is cum sedisset menses ferme octo, Florentiam profectus, ut S. Joannem Gualbertum inviseret, ibi decessit IV. Kal. Aprilis anni MLVIII. quibus Victor, iisdem principibus. Audita ejus morte Joannes Mincius, Tusculani comitis filius, Velitrensis episcopus, ambitione & malis artibus obtruditur pontifex, dictus BENEDICTUS X. ad novem menses, de quo Leo Ostiensis & alii plura.

Stephani papæ IX. vita. 1087

Stephani papæ IX. epistola.

I. Ad Gervasium archiepiscopum Remensem, in qua inter cætera meminit concilii Remis de regis consensu habendi, & causæ Bituricensis archiepiscopi, necnon synodi Romæ quinto die post sanctum pascha celebrandæ, cui ipsum ejusque suffraganeos autoritate apostolica absque inevitabili necessitate jubet interesse. 1088

II. * Ad Pandulphum Marsicanum episcopum, cujus episcopatum duas in partes divisum, pristinum in statum restituit. 1089

CLIII.

NICOLAUS II. ante Gerardus dictus, natione Allobrox, Florentinus episcopus, Romam a Godefrido marchione ductus, pulso invasore Benedicto, mense Januario anni MLIX. consecratus est. Sedit annos II. menses VI. usque ad diem III. Julii, vel, ut alii malunt, ad VI. Kal. Augusti anni MLXI. quo obiit, imperante Constantino Duca, regnantibus in Germania Henrico IV. in Gallia Philippo I. Henrici I. filio.

Vita Nicolai papæ II. 1090

Ejusdem epistolæ.

I. II. III. IV. Ad Gervasium Remensem archiepiscopum. 1091. 1092. 1093

V. Privilegium monasterio S. Felicitatis concessum. 1093

VI. ad Edwardum Anglorum regem. 1095

VII. * Ad Annam reginam Galliæ. *ibid.*

VIII. * Ad episcopos Galliæ, Aquitaniæ, Vasconiæ. 1096

IX. * Ad R. comitem Rutenensem. 1097

* Gervasii Remorum archiepiscopi ad Nicolaum papam II. epistula. *ibid.*

1059. *Sutrinum* concilium, in quo Benedictus X. sive Joannes Mincius, sedis apostolicæ invasor, depositus, omnique sacerdotali officio privatus est, ut pluribus ex Nicolao Aragonio cardinali refert Baronius. 1098

1059 *Romanum* concilium, a CXIII. episcopis celebratum in basilica Constantiniana. 1099

1. Canones XIII. *ibid.*

2. Decretum contra simoniacos. 1100

3. Berengarii abjuratio, ex formula ab Hum-

berto Silvæ Candidæ episcopo cardinale conduta. 1101

4. Constitutio de electione Romani pontificis. 1103

1059. *Amalphitanum* in Apulia concilium, in quo Nicolaus papa II. Tranensem episcopum deposuit. 1105

1059. * *Beneventanum* concilium, in quo abbati S. Vincentii ad Vulturnum confirmata cella S. Mariæ in Castanieto. 1105

1059. *Remensis* conventus, in quo Philippus rex, præsente Henrico patre, Remis coronatus est, die Pentecostes * auctior editus. 1107

1060. * *Turonense* concilium, in quo multa de disciplina ecclesiastica a Stephano cardinale, legato apostolico, & episcopis decem, constituta sunt. 1108

* Stephani cardinalis epistola ad I.... episcopum Dolensem: ut adsit synodo Romanæ Nicolai II. post pascha, vel Turonensi a se habendæ ante mediam quadragesimam. 1111

1060.* *Iaccetanum* in Hispania citeriori concilium, in quo abrogatus titus precandi Gothicus, Romanus introductus; & translata Jaccam episcopalis sedes, quæ prius Oscæ fuerat. *ibid.*

CLIV.

ALEXANDER II. dictus antea Anselmus de Bedagio, Lucensis episcopus, electus fuit Romanus pontifex anno Christi M. LXI. seditque annos XI. menses VI. dies XXII. usque ad diem XXII. Aprilis anni M. LXXIII. quo Romæ obiit, imperante Michaele Duca Parapinacio, regnantibus in Germania Henrico IV. in Gallia Philippo I.

1061. *Basileense* conciliabulum in causa electionis pontificiæ celebratum. 1155

1062. *Osboriense* concilium celebratum auctoritate S. Annonis Coloniensis archiepiscopi, quo in præsentia Henrici IV. regis, Cadalous pseudopapa condemnatus est, & Alexandri II. legitime facta electio confirmata, ipso festo SS. Simonis & Judæ apostolorum. Nihil continet, nisi disceptationem synodalem inter regis advocatum, & Romanæ ecclesiæ defensorem. 1156

1062.* *In Aragonia* apud S. Joannem Rupensem, celebratum sub Ranimiro rege concilium: in quo statutum, ut Aragonenses episcopi in posterum assumerentur ex monachis S. Joannis Rupensis. 1173

1063. *Romanum* I. concilium adversus simoniacos celebratum a centum & amplius episcopis, occasione Petri Florentini episcopi de hæresi ac simonia accusati. Extant capitula XII. 1175

1063. * *Cabilonense* concilium a Petro Damiani, sedis apostolicæ legato, & episcopis tredecim celebratum, adversus Drogonem episcopum Matisconensem, qui Cluniacensis monasterii privilegia violarat. Meminit illius Alexander II. epistola data ad Gervasium Remensem archiepiscopum, quæ est vigesima tertia, ubi ait Antelianensem simoniacè episcopatum obtinere, & ad obtegendam reatus sui pravitatem perjurium in synodo Cabilonensi incurrisse. 1177

1063. * Ad *Moyssiacensis* ecclesiæ in Cadurcis dedicationem conventus episcoporum. 1179

1064. *Mantuanum* concilium, in quo Cadalous pseudopapa iterum condemnatus, & Alexander II. ab objectis sibi criminibus expurgatus. 1179

1064. *Barcinonense* concilium, in quo leges Gothicæ, quibus Catalani utebantur, penitus sunt abrogatæ, novæque sancitæ, præsente Hugone cardinale, S. R. E. legato. 1180

* Additio ad Barcinon. concilium. 1181

1065. *Romanum* II. concilium adversus incestuosorum hæresim celebratum, de gradibus con-

APPENDIX.

TOMI X. CONCILIORUM

SYNOPSIS HISTORICA

Ab ann. M. LXXIII. *ad ann.* M. CXCVII.

CLV.

GREGORIUS VII. antea dictus Hildebrandus, Soanensis e Tuscia, parente Bonitio fabro, Cluniacensis monachus, & S. R. E. cardinalis, eodem die quo Alexander II. obiit XXII. Aprilis M. LXXIII. Indictione & Luna XI. feria II. electus in Romanum pontificem, omnium cardinalium consensu & subscriptione, totiusque populi & cleri approbatione, sedit annos XII. mensem unum, usque ad diem XXV. Maii, quo Salerni obiit, anno M. LXXXV. & in ecclesia S. Matthæi, quam dedicarat paullo ante, sepultus est, imperantibus Alexio Comneno, & Henrico IV. rege vero Franciæ Philippo I.

NOMINA EORUM AD QUOS SCRIBIT GREGORIUS PAPA VII.

A

Ad

stres viri, episcopi, & alii, ut pluribus prosequitur Hugo Flaviniacensis. 360
* Manassæ Remensis archiepiscopi ad Gregorium VII. papam epistola scripta post concilium Augustodunense, sed ante Pictavense. 362
* Hugonis Diensis episcopi epistola ad Gregorium VII. papam, in qua mentio fit concilii *Pictavis* celebrandi XVIII. Kal. Februarias. 364
1078. * Pictavense concilium, quintum ab Hugone Diensi episcopo celebratum. 366
Canones X. hujus concilii, quos Baronius, & Binius male tribuerunt Pictaviensi concilio anni 1100. 367
1078. *Suessionense* concilium celebratum, ut aiunt, præside Manasse archiepiscopo Remensi, cujus meminisse perhibent Baldricus Noviomensis in chronico Cameracensi, licet in eo chronico non extet. Vide observationem. 369
1078. *Romanum* IV. concilium, in quo Gregorius VII. & episcopi fere centum, Guibertum Ravennatem, & alios schismaticos præsules excommunicarunt. *ibid.*
1078. *Romanum* V. concilium pro restauratione sanctæ ecclesiæ celebratum XIII. Kalendas Decembris Indict. II. Ex decretis pauca supersunt. 371
* Additiones ad Romanum concilium ex Hugone Flaviniacensi. 375. 377
* Epistola Henrici imperatoris ad papam. 376
1079. *Romanum* VI. Indictione II. mense Februario, anno Gregorii VII. sexto celebratum, in quo Berengarius sæpe ad pœnitentiam vocatus, sæpe relapsus, hæresim suam denuo abjuravit, fidemque catholicam professus est. 378
1. Jusjurandum Berengarii. *ibid.*
2. Sacramentum nunciorum Henrici regis. 379
3. Jusjurandum militum Rodulfi regis, ipsiusque Rodulfi. *ibid.*
4. Sacramentum archiepiscopi Aquileiensis. *ibid.*
5. Sacramentum Regiensis episcopi. 380
1079. * *Romanum* aliud concilium, IV. Nonas Maii, in quo agitatum: *Verum bona ecclesiarum possent poni in pignore pro pecunia colligenda ad resistendum Guiberto.* *ibid.*
1079. *Britannicum* concilium dicitur a Binio, quod in minori dumtaxat Britannia, hoc est Gallia Aremorica, celebratum est, præside Amato Oleronensi episcopo, S. R. E. legato, ad falsas pœnitentias & absolutiones proscribendas. *ibid.*
1079. * *Burdigalense* concilium, præside Amato eodem Oleronensi episcopo, sanctæ sedis apostolicæ legato, cum Hugone Diensi episcopo, itidem legato, aliisque: in quo Berengarius reddidit fidei suæ rationem, & Hugo abbas S. Leodegarii fuit depositus. 381
1080. *Romanum* VII. concilium, Indictione III. pontificatus Gregorii VII. papæ anno VII. in quo regnum Germaniæ Henrico IV. ex solemni formula excommunicato abrogatum, collatum fuit Rodulfo, ea constitutione addita, ne deinceps investituræ beneficiorum a laicis conferantur, vel accipiantur. *ibid.*
* Rodulfi regis Romanorum, & principum imperii, propositio contra Henricum IV. Imp. *Append.* 1830
1080. * *Vvirtzeburgense* concilium, cui præfuerunt duo legati papæ Gregorii VII. Patavinus atque Albinensis episcopi: de Henrici abdicati, & Rodulfi ejus in locum suffecti rebus. 385
1080. * *Moguntinum* conventus schismaticorum Henricianorum adversus Gregorium papam. 386
* Epistola G. .... archiepiscopi Salzeburgensis, ad Hermannum Metensem episcopum. 388
1080. *Brixiense* in Noricis coactum est conciliabulum, in quo XXX. schismatici episcopi Gregorium VII. papam sede deposuerunt, & Guibertum Ravennatem archiepiscopum, eidem antipapam subrogarunt. 389
1080. *Lugdunense* concilium, sextum ab Hugone Diensi episcopo, S.A.L. celebratum, pro quibusdam negotiis, quorum discussionem ei papa imposuerat, ac præsertim adversus Manassem Remensem archiepiscopum. *ibid.*
* Additio ad idem concilium, ex Hugone Flaviniacensi. 390
1080. * *Avenionense* concilium, septimum ab Hugone Diensi celebratum, in quo Achardo deposito, Gibilinus factus est Arelatensis archiepiscopus, S. Hugo in Gratianopolitanum episcopum electus, Desiderius in Cavalicensem, &c. 390
* Additio ad idem concilium. 391
1080. * *Juliobonense*, quod minus emendate Lillebonense, vel Illebonense concilium dicitur a quibusdam, celebratum in festivitate Pentecostes, præsente Willelmo Anglorum rege, & proceribus Normanniæ. *ibid.*
Extant ejus canones XIII. *ibid.*
* Synodale decretum de pace, quæ vulgo Dei trevia dicitur, quod in MS. exemplari reperitur præmissum concilio Juliobonensi. 395
1080. * Electio Walterii episcopi Cabilonensis. 396
1080. * *Lingonense* concilium, præside Hugone Diensi, adversus investituras laicorum celebratum fuisse dicitur. Verum hujus non meminit Hugo noster Flaviniacensis. In chartis additis chronico Besuensi fit mentio plenariæ synodi Lingonensis, sed diœcesanæ dumtaxat, anno MLXXX. Indict. III sub Rainardo episcopo. 397
1080. * *Santonense* concilium, in quo monasterium Squirs, sive Regulæ, ad Garumnam, Floriacensibus adjudicatum est, adversus Vasatensem episcopum, qui de eo contendebat. Subscribunt Amatus Elorensis episcopus, S. A. L. & alii. *ibid.*
1080. *Meldense* concilium, præside Hugone Diensi, S A. L. adversus Ursionem Suessionensem episcopum, in cujus locum suffectus est S. Arnulfus, & die XVIII. Decembris consecratus ex abbate S. Medardi. 398
1080. * *Burgense* concilium in Hispania, in quo Romani sacrorum ritus imperati, & alia ad disciplinam ecclesiasticam spectantia. *Append.* 1815
1080. * *Senonense* concilium a Richerio archiepiscopo celebratum, in quo quid gestum sit, omnino latet. *Append.* 1816
* Gregorii papæ VII. epistola ad episcopos Galliæ Narbonensis, Gasconiæ, & Hispaniæ: qua Amatum Oleronensem episcopum legatum constituit. *Append.* 1816
1081. *Romanum* VIII. concilium in causa Arelatensis, & Narbonensis, archiepiscoporum; Henrici regis, & aliorum. 398
1081. * Apud *Exoldunum* castrum in Biturigibus concilium celebratum XV. Kal. Aprilis, præsidibus Hugone Diensi, & Amato Oleronensi, S.A. legatis, de controversiis ad Dolensem abbatiam spectantibus. 399
1. Excerptum ex Nicolai Camuzatii schedis. *ibid.*
2. Diploma Richardi Bituricensis archiepiscopi. *ib.*
3. Urbani II. epistola. 400
4. Excerpta ex Ivonis Carnot. epistolis. *ibid.*

Sede vacante.

CLVI.

VICTOR III. Beneventanus, Desiderius antea dictus, ex abbate Cassinensi Romanus pontifex electus invitus die Pentecostes, XXIV. Maii anni MLXXXVI. tum Capuæ, anno sequenti, die XXI. Martii, Dominica palmarum, electione firmata, post septem fere menses obiit, die XVI. Septembris, in Cassinensi cœnobio; in ipsa capituli apside sepultus. In epitaphio apud Leonem Ostiensem dicitur decessisse, *bis sex lustra gerens*, & a consecratione

Quatuor & semis vix mensibus inde peractis,

nimirum ab eo tempore numerat, quo assistentibus plurimis ecclesiastico ritu consecratus, & in apostolica sede locatus est die IX. Maii.

CLVII.

URBANUS II. Gallus, Castellione ortus ad Matronam fluvium, Odo seu Otto de Lageriaco antea dictus, Ostiensis episcopus, cum post mortem Victoris III. Romana sedes menses V. dies XVI. pastore viduata fuisset, electus est die XII. Martii anni MLXXXVIII. sedit annos XI. menses IV. dies XVIII. obiitque die XXIX. Julii anni MXCIX.

Ejusdem epistolæ.

1090. * *Tolosanum* concilium circa Pentecosten, in quo ab Urbani II. legatis, & multarum provinciarum episcopis multa in ecclesiasticis rebus emendata, Tolusanus episcopus canonice purgatus, legatio pro restauranda Christianitate in Toletana ecclesia, supplicante rege Hispanorum Alphonso, destinata. 480
* Additio de meaquita Maurorum facta ecclesia Christianorum, & de commutatione officii Toletani. 480. 481
1091. * *Legionense* concilium præside Renerio S. R. E. cardinale, & per Hispanias legato, una cum Bernardo primate Toletano. 481
1091. * *Beneventanum* concilium, in quo sententiam anathematis super Guibertum hæresiarcham, & omnes ejus complices, synodali judicio confirmavit Urbanus. 483
* Ejusdem canones ex veteri MS. descripti. 484
* Variæ lectiones ex MS. Anianensi. *Append.* 1812
1092. * *Suessionense* concilium a Rainaldo Remensi archiepiscopo, in quo Roscelinus clericus hæresim suam circa personas SS. Trinitatis ejuravit. 484
Locum concilii, præsidem, causam, tempus, resque in eo peractas discimus ex his quæ sequuntur.
1. * Anselmi nondum Cantuariensis archiepiscopi epistola XLI. libri II. ad Fulconem episcopum Belvacensem. 485
2. * Ejusdem libri de Incarnatione caput primum. 486
3. * Ivonis Carnotensis epist. VII. ad ipsum Roscelinum, ad vomitum pristinasque insanias reversum. *ibid.*
4. * Petri Abaillardi epistola ad Gaufredum episcopum Parisiensem. 477
Errant ergo qui Suessionense istud concilium differunt in annum MCXII. cum tribus jam ante annis occubuisset S. Anselmus.
1092. * *Remense* concilium, præside Rainaldo Remorum archiepiscopo, adversus Robertum Barbatum Flandriæ comitem, qui mortuorum clericorum heredes & familias ab eorum domibus pellebat. 478
1. * Urbani papæ II. epistola ad eundem Robertum. *ibid.*
2. * Cleri Flandrensis epistola ad Rainaldum archiepiscopum. 479
1093. * *Stampense* concilium, præside Richerio Senonensi archiepiscopo, adversus ordinationem Ivonis Carnotensis episcopi. 480
1093. * *Parisiense* concilium, in quo confirmata sunt bona abbatiæ S. Cornelii Compendiensis. 481
1093. * *Trojanum* II. concilium centum pene episcoporum, in quadragesima, pro diversis ecclesiarum necessitatibus: ex Bertoldo & Romualdo. 481
* Ejusdem concilii canones duo ex veteri MS. 493
* Variæ lectiones ex MSS. *Append* 1812
1093.* Conventus omnium episcoporum Angliæ ad consecrandum Anselmum archiepiscopum Cantuariensem. 493
1094 * *Rockinghamia* concilium regia sanctione indictum, in quo est agitata illa quæstio, utrum archiepiscopus Anselmus, salva reverentia & obedientia sedis apostolicæ, posset fidem regi terreno servare, an non. 494

1094. * *Constantiense* concilium pro reformanda disciplina ecclesiæ, præside Gebehardo illius ecclesiæ episcopo, celebratum, hebdomade majori ante pascha. 497
1094. * *Remense* concilium, in quo actum de causa Ivonis Carnotensis. *ibid.*
1094. * *Brivatense* concilium, in quo, præside Hugone Lugdunensi archiepiscopo, assidentibus Auxiensi & Narbonensi metropolitanis, actum de causa monachorum Majoris Monasterii, contra Rodulfum Turonensem archiepiscopum concilio præsentem, a quo excommunicati fuerant. 499
1094. * *Augustodunense*, sive *Eduense* concilium celebratum XVI. Kal. Novembres, præside Hugone Lugdunensi archiepiscopo, sedis apostolicæ legato: in quo actum de nuptiis Philippi regis Francorum, qui post repudiatam Bertam Florentii comitis Hollandiæ filiam, cum Bertrada uxore Fulconis Andium comitis conjugium inierat; item de simoniaca hæresi, de fautoribus Guiberti antipapæ, de incontinentia sacerdotum, de monachis parochias usurpantibus, & aliis. *In Galliarum civitate; quam Ostionem*, sive Ostunem, *vulgariter dicunt*, inquit Bertuldus, (sic Germanus scriptor reddidit nostrum *Autun*) *congregatum est generale concilium a venerando Hugone*, &c. Quibus ex verbis prave intellectis Binius, aliique architectati sunt monstrum quoddam, *Ostionensis* concilii, & Simon Starovolscius in nupera conciliorum epitome, *Ostiensis*, quod plurimos in fraudem induxit. Ejusdem *Eduensis* concilii meminerunt Hugo Flaviniacensis, MS. codex Majoris Monasterii, aliique. 499
* Additio ad hoc idem concilium ex chronico Hugonis Flaviniacensis, & tabulis Majoris Monasterii. 506
1094. * *Dolensis* colloquii post Eduense concilium habiti coram primatibus & legatis Hugone & Amato, meminit idem codex MS. Majoris Monasterii. 499
1094. * *Placentinum* in media Longobardia ab Urbano papa collectum concilium, circa mediam quadragesimam: in quo & de Praxede ab Henrico imperatore repudiata, & de Philippo rege Galliarum, & de Alexio CP. Imp. auxilium adversus Saracenos petente, & aliis rebus actum est. 500
* Ejusdem synodi acta & capitula XV. 503
* Ivonis Carnotensis epistola ad Urbanum papam, ex qua colligitur quid legati Philippi Francorum regis egerint in concilio. *ibid.*
1095. * *Claromontanum* concilium celebratum, præside Urbano II. in octava S. Martini, die XVIII. Novembris, præsentibus tredecim archiepiscopis, compluribusque episcopis, ad CC. vel CCC. In eo statuta Placentinæ synodi confirmavit, & sacrum bellum indixit. 506
1. Canones XXXII. 507
2. Synodalis concio Urbani papæ II. ex Tyrio libri I. cap. XV. 511
3. Sermo alter ejusdem in concilio Claromontensi ex codice Vaticano. 514
Appendix prima ad concilium Claromontanum, cui insunt ea sequuntur.
1. Decretum Urbani II. & synodi Claromontanæ, de primatu Lugdunensi. 517
2. Dissertatio Petri de Marca, de primatu Lug-

dunensi, & cæteris primatibus. 519. & seq.
3. Ejusdem notæ ad canones I. II. VII. & XXVIII. concilii Claromontani. 572. & seq.

Appendix altera, cui insunt, quæ sequuntur.
1. * Notitia concilii Claromontani ex Cencii camerarii MS. volumine. Continet canones IX. 588
2. * Ejusdem concilii canonum breviaria, ex Willelmo Malmesburiensi, & Matthæo Parisio. 591
3. * Canones X. Claromontani concilii, qui in superioribus collectionibus non extant. Ex P. Pithœi veteri membrana. 593
4. * Epistola Goffridi abbatis Vindocinensis, ad Ulgerium Andegavensem episcopum, de altarium redemptionibus vetitis in concilio Claromontano. ibid.
5. * Varia ad concilium Claromontanum attinentia. ibid.

1095. *Anglicanum* concilium, præside S. Anselmo Cantuariensi archiepiscopo, tertia septimana quadragesimæ: quo in concilio agitatum est, an Urbanus habendus esset sedis apostolicæ papa: & episcopis pene omnibus, ut regi gratificarentur, Urbano obedientiam abnegantibus, Anselmus ab Urbano stetit, & regno deinde pulsus est. 597

1095. * *Lemovicense* concilium, præside Urbano papa II. ad bellum sacrum indicendum. In eo depositus est Humbaldus Lemovicensis episcopus. 598

1096. * *Rotomagense* concilium mense Februario, præside Guillelmo archiepiscopo, cum aliis episcopis & abbatibus: in quo capitula synodi Claromontanæ, ab iis qui interfuerunt, delata, lecta & promulgata a Gisleberto Ebroicensi episcopo, qui pro sua proceritate cognominabatur Grus, & Fulberto Rotomagensi archidiacono, dein a concilio approbata: atque insuper statuta octo. 599

1096. *Turonense* concilium mense Martio, ad tertiam quadragesimæ hebdomadem, ut habet Bertoldus; vel ex chronico Senonensi, ad XVII. Kal. Aprilis, in ecclesia S. Martini: in quo confirmata decreta synodi Claromontanæ, & privilegia ecclesiæ sancti Martini. 601

* Additio ex chronicis Turonensi & Malleacensi. 602
* Urbani papæ II. sententia in hoc concilio lata secundum canonicos S. Martini contra monachos Cormeriacenses. ibid.
* Ivonis epistola CLIX. de controversia monasteriorum Fossatensis & Glannafolii, de qua in Turonensi concilio actum est. 603

1096. * *Santonense* concilium, præside Amato Burdegalensi archiepiscopo: in quo imperatum est omnibus vigilius apostolorum jejunium, & confirmata Vindocinensis monasterii privilegia. 604

1096. * *Nemausense* concilium mense Julio celebratum: in quo reconciliatus Philippus rex, & alia gesta. 605
1. * Canones XVI. ibid.
2. * Raimundi comitis Tolosani donatio terræ sancti Ægidii, Odiloni abbati Cluniacensi, in hoc concilio facta & confirmata. 609
3. * Urbani papæ II. altera donationis hujus confirmatio Avenione facta. 610

1097. *Barense* concilium in Apulia celebratum ab Urbano papa II. pro Græcis cum Romana ecclesia reconciliandis: in quo S. Anselmus Cantuariensis archiepiscopus doctissime disputavit adversus Græcos, eorumque errores refutavit. 611

1097. * *Hibernicum* concilium, in quo Murchertacus rex, episcopi, & alii, Anselmum Cantuariæ archiepiscopum primatem suum rogant, ut Waterfordense oppidum in episcopatum erigat. 613

1097. * *Gerundense* concilium pro ecclesiastica libertate. 614

1098. *Romanum* II. concilium tertia hebdomade paschæ celebratum: in quo, Willelmo Rufo Anglorum regi concessæ sunt induciæ ad resipiscendum, usque ad festum S. Michaelis archangeli. ibid.

1098. * *Romanum* conciliabulum schismaticorum, Guiberti antipapæ fautorum. Append. 1823

1098. * *Burdegalense* concilium, Indictione VI. III. Non. Octobr. præside Amato Burdegalensi archiepiscopo, S. A. L. 614

1099. *Romanum* III. concilium, in ecclesia S. Petri, pridie Kal. Maii, vel, ut Bertoldus habet, tertia hebdomade post pascha, præside Urbano II. papa, assidentibus CL. episcopis: in quo de Guiberto iterum excommunicato, & itineris Hierosolymitani negotio, conditi sunt canones XVIII. 615

* Additio ad hoc concilium, ex chronico Malleacensi, & Rogerio Hovedeno. 617

1099. * *Audomarense* concilium pridie Idus Julias, in basilica B. Mariæ: in quo, petente Roberto juniore, Flandrorum comite, recitata & confirmata est a Manasse Remensi archiepiscopo, & suffraganeis, pacis forma, quæ quinque capitulis constat. 618

1099. *Hierosolymitanum* concilium, in quo Theobertus Pisanus archiepiscopus, & apostolicæ sedis legatus, in patriarcham Hierosolymitanum electus est. 620

CLVIII.

PASCHALIS II. Tuscus, antea dictus Rainerius, sedit annos XVIII. menses V. dies IV. ab Idibus Augusti anni MXCIX. ad XV. Kalend. Februar. anni MCXVIII. quo obiit, imperantibus Alexio Comneno, & Henrico V. rege vero Galliæ Ludovico Crasso Philippi filio.

Paschalis papæ II. vita. 620

Ejusdem epistolæ.

I. Ad exercitum in Palæstina militantem. 622
II. Ad Albericum abbatem novi monasterii in Cabilonensi parochia siti, hoc est Cisterciі. 623
III. Ad Anselmum Cantuariensem. 624
IV. Ad Bernardum archiepiscopum Toletanum. 626
V. Ad archiepiscopum Panormitanum. 627
VI. Ad archiepiscopum Poloniæ. 628
VII. Ad Robertum Flandrensium comitem. 629
Epistola Leodiensium adversus Paschalem papam anno circiter MCVII. 630
VIII. Ad clerum populumque Bambergensem. 641
IX. Ad Henricum regem Angliæ, 643

CI. * Ad

1115. * *Catalaunense* concilium, eodem præside, iisdemque de causis, die IV. seu potius V. Idus Julias habitum, ex chronicis Senonensi & Montis-Dei. Frizonius ex Gallico Andreæ Duchesnii minus perite reddidit Cabilonense; quod quibusdam aliis fucum fecit. 802

1115. *Syriacum* concilium, in quo Arnulphus patriarcha Hierosolymitanus ob scelera sua ab Arausicensi episcopo Apost. sedis legato depositus est. ibid.

1115. *Troianum* in Apulia concilium Augusti mensis tempore, die IX. Kal. Septembres celebratum, de servanda tregua Dei. ibid.

1115. * *Trenorciense* concilium a Guidone Viennensi archiepiscopo, sedis apostolicæ legato, celebratum, in causa ecclesiarum Vesontionensium S. Joannis & S. Stephani inter se contendentium utra archiepiscopalis esset. 803
1. Paschalis papæ II. epistolæ duæ. 803. 805
2. Acta concilii ex ipsius Guidonis literis, cum factus esset Callistus II papa. 804

1116. *Coloniense* concilium alterum; autoritate Theoderici cardinalis & apostolicæ sedis legati indictum in Nativitate Domini, ob promulgandam excommunicationem, quæ in Henricum imperatorem Romæ prolata erat. 806

1116. *Lateranense* IV. pridie Nonas Martias, ordinationis Paschalis anno XVIII. celebratum per sex dies, quarum prima fuit secunda feria tertiæ hebdomadæ quadragesimalis. In eo præcipue confirmata sunt acta concilii Lateranensis tertii, quibus privilegium de investituris quod Henricus V. a Paschali papa per vim extorserat, revocatum est. Agitatæ etiam aliæ causæ. ibid.
* *Et Append.* 1834

1116. * *Romanum* concilium media Quadragesima habitum, in causa Cluniacensis & Cassinensis abbatum, collocant hoc anno Binius, & alii: sed non est necesse, Romanum istud a præcedente Lateranensi distinguere. 810

1116. * Conventus apud *Serberiam*, in quo episcopi, abbates, & principes totius Angliæ, Guillelmo Henrici regis filio regni heredi futuro, sacramento se obligant. 811

1116. * *Lingonense* concilium, sive placitum Dei in quo multa variis de rebus agitata. ibid.

* *Lingonensis* synodus post pascha, & altera post collectionem frugum celebrata. ibid.

1117. *Beneventanum* concilium III. contra Mauritium Burdinum. 812

1117. * *Trenorciense* concilium, cujus leve vestigium. ibid.

CLIX.

GELASIUS II. patria Caietanus, Joannes antea dictus, monachus Cassinensis, & cardinalis, sedit annum I. & dies IV. a die II. Januarii anni M. CXVIII. usque ad diem XXIX. Januarii anni sequentis, quo in Cluniacensi monasterio obiit, imperantibus Joanne Comneno, & Henrico V. rege vero Galliæ Ludovico VI.

Gelasii papæ II. vita. 812

Ejusdem epistolæ.

I. Ad Gallos. 817

II. Ad Bernardum Toletanum episc. 817

III. Ad clerum & plebem Romanam. 818

IV. Ad Gualterum Ravennatem archiepiscopum. ibid.

V. Ad exercitum Christianorum Cæsaraugustam obsidentium. 820

Epistola Petri Cæsaraugustani episcopi ad omnes fideles. ibid.

VI. & VII. * epistolæ Gelasii papæ II. ad Pontium abbatem Cluniacensem. 821. & 822

1118. *Capuanum* concilium, in quo Henricus V. Imp. una cum Mauritio Burdino antipapa, qui se Gregorium VIII. nominabat, excommunicatus est a Gelasio papa. 823

1118. *Coloniense* concilium celebratum cum Teutonicis a Conone Prænestino episcopo, adhuc legatione Gelasii fungente, adversus Henricum imperatorem, in quo S. Norbertus recens conversus, in peregrino habitu, multis accusatus, prudenter se excusavit. ibid.

1118. *Fridesslariense* ab eodem Conone celebratum contra Henricum Imp. 824

1118. * *Tolosanum* concilium de sacra in Hispaniam expeditione adversus Saracenos. ibid.

1118. * *Engolismense* concilium, in quo confirmati aliquot episcopi. ibid.

1118. * *Rotomagense* concilium, Indictione XII. Nonis Octobris, ubi rex Henricus de pace regni tractavit cum Radulfo Cantuariæ archiepiscopo; aliaque multa agitata. ibid.

1119. *Viennense* concilium celebratum anni initio a Gelasio II. papa, qui paullo post obiit in monasterio Cluniacensi die XXIX. Januarii. 825

CLX.

CALLISTUS II. Guido antea nuncupatus, frater Stephani Burgundiæ comitis, filius Guillelmi, qui Caput-audax cognominatus est, in cœnobio Cluniacensi electus Romanus pontifex Kal. Februariis anni M. CXIX. sedit annos V. menses X. dies XIII. usque ad diem XIII. Decembris B. Luciæ sacrum, anni M. CXXIV. quo obiit, iisdem Impp. ac rege.

Callisti papæ II. vita. 825

Ejusdem epistolæ.

I. Ad Adalbertum Moguntinum archiepiscopum. 827

II. Ad Stephanum abbatem Cisterciensem. 828

III. Ad canonicos Viennenses. ibid.

IV. Ad episcopos & clerum Galliæ. 830

V. Ad Henricum Imp. ibid.

VI. Ad Pelagium Bracarensem episcopum. ibid.

VII. & VIII. Ad Ottonem Bambergensem episc. Pomeranorum apostolum. 831

IX. * Ad Goffridum abbatem Vindoc. 832

X. * Ad eumdem. ibid.

XI. * Ad Josceranum Lingonensem episc. 834

XII. * Ad canonicos Bisuntinæ ecclesiæ sancti Joannis. ibid.

XIII. * Ad eosdem. 835

XIV. * Ad Ansericum archiepiscopum Bisuntinum, & eosdem. 836

XV. * Ad suffraganeos episcopos & abbates provinciæ Bisuntinæ. 839

XVI. Ad canonicos Bisuntinos S. Joannis. 840

nos v. mensem unum, & dies xvii. a die xiv. vel xxi. Decembris anni M.CXXIV. usque ad diem xiv. vel xxiv. Februarii anni M.CXXX. quo obiit, imperante Joanne Comneno, regnantibus in Germania Lothario Saxone, & in Gallia Ludovico Crasso.

CLXII.

INNOCENTIUS II. Romanus, Gregorius Paparescus antea dictus, sedit annos XIII. menses VII. dies XX. a die XIV. vel XXIV. anni M.CXXX. quo electus est in schismate cum Petro Leonis, qui dictus est Anacletus II. usque ad diem XXIV Septembris anni M.CXLIII. quo obiit, imperante post patrem Manuele Comneno, regnantibus in Germania Conrado III. & in Gallia Ludovico juniore.

CLXIII.

CÆLESTINUS II. Tiphernas, Tuscus; Guido de Castello antea vocatus, sedit menses fere sex, a die XXIV. Septembris anni M. CXLIII. ad diem VIII. Martii anni M CXLIV. quo obiit, iisdem principibus.

CLXIV.

Lucius II. Bononiensis, Gerardus antea vocatus, ex Caecianimica familia, sedit menses XI. dies XIV. a die IX. Martii anni M. CXLIV. ad diem XXV. Februarii anni M. CXLV. quo ex hac luce subtractus est, iisdem principibus.

CLXV.

EUGENIUS III. Pisanus, Bernardus Paganellus antea dictus, ex ordine Cisterciensi, abbas S. Anastasii Trium fontium, sedit annos VIII. menses IV. dies XIII. a die XXV. Februarii anni M. CXLV. quo die ob periculum imminens ab hæretici Arnaldi sectatoribus, electus est, usque ad diem VIII. Julii anni M. CLIII. quo Tibure obiit, uno dumtaxat mense & aliquot diebus ante mortem S. Bernardi Claravallensis abbatis, sui olim magistri, quæ contigit die XX. Augusti, imperante Manuele Comneno, regnantibus in Germania Frederico Ænobarbo, in Gallia Ludovico VII. juniore dicto.

floride (sic enim Galli vocant Domioicam iu ramis palmarum) *in castro Bangentiaci Hugonem archiepiscopum Rotomagensem, &c* 1126

1151. * *Hibernicum* concilium in cœnobio Mellifontis, a Christiano episcopo Lismoriensi totius Hiberniæ legato, celebratum, præsentibus episcopis, abbatibus, regibus, ducibus, & majoribus natu Hiberniæ, quorum consensu quatuor illic archiepiscopatus constituuntur. 1130

* Constitutio Willelmi archiepiscopi Eboracensis, de arboribus & herba in cœmeteriis, & ut pecuniæ a decessorum heredibus solutæ, in alios usus non impendantur. 1131

CLXVI.

ANASTASIUS IV. Romanus e regione Suburra, antea Conradus vocatus, Benedicti filius, sedit a die IX. vel X. mensis Julii M. CLIII. per annum I. menses IV. & dies XXIV. usque ad diem II. Decemb. anni M. CLIV. quo Romæ obiit, iisdem principibus.

1154. * *Londinense* concilium generale ab Henrico II. anno regni sui primo, tempore Quadragesimali congregatum : in quo renovatæ leges antiquæ & constitutiones Anglorum. 1140

CLXVII.

HADRIANUS IV. Anglus, dictus ante Nicolaus Breskspearre, ex abbate S. Rufi in Gallia Narbonensi, sedit annos IV. menses VIII. ac dies XXIX. a die III. Decembris anni M. CLIV. usque ad Kal. Septembres, vel, ut alii volunt, pridie, anni M. CLIX. quo Anagniæ obiit ex anginæ morbo, iisdem principibus quibus Anastasius.

1155. * *Suessionense* concilium celebratum die X. Junii, præsente rege Ludovico, & archiepiscopis Remensi & Senonensi, ad reprimendum fervorem malignantium, & compescendam violentas prædonum manus, ut ipse rex loquitur. 1175

1157. * *Cicestrensis* synodus, in qua de immunitatibus abbatiæ de Bello est actum, festo Pentecostes & consecutis diebus decem. 1176

1158. * *Cluaterfordia* synodus in Hibernia habita, pro Anglis servitutis vinculo solvendis. 1183

1158. * *Roscomaniensis* synodus in Hibernia ab Edano primo Tuameosi archiepiscopo convocata. 1184

1158. * *Remensis* conventus, quo sedatæ sunt controversiæ inter Gualterum episcopum Laudunensem, & Hugonem abbatem Præmonstratensem, pacificatoribus Ludovico Franc. rege, & Samsone Remorum archiepiscopo. *ibid.*

CLXVIII.

ALEXANDER III. Senensis, Rolandus antea dictus, sedit annos XXI. menses XI. dies XXI. a die V. vel VI.

Septembris anni M. CLIX. ad diem XXVII. Augusti anni M. CLXXXI. quo obiit, Impp. Alexio Comneno juniore, & Friderico Barbarossa, ac rege Francorum Philippo Augusto.

SYNOPSIS.

1172. * *Cassiliense* concilium in Hibernia habitum præside Christiano Lismoriensi episcopo, & Romanæ sedis legato : ubi statuta quædam sunt ad disciplinam ecclesiasticam. 1453

1172. * *Abrincense* concilium in Normannia, præsidibus Theodino & Alberto S. R. E. cardinalibus & legatis : in quo Henricus rex Angliæ coram Henrico filio & episcopis atque abbatibus Normanniæ, die v Kalendas Octobres, in ecclesia S. Andreæ, cum se sacramento purgasset, tum de aliis multis, tum de S. Thomæ Cantuariensis archiepiscopi nece absolutus est. 1457

1. Charta absolutionis Henrici Angliæ regis. 1458

2. Alberti & Theodini legatorum epistola ad Gilbertum Ravenn. archiep. 1459

3 Decreta XIII. per Theodinum & Albertum cardinalea legatos in Abrincensi concilio promulgata. 1460

1175. *Londoniense* concilium apud Westmonasterium celebratum die Dominica ante Ascensionem Domini: in quo coram Henrico II. Angliæ rege, ac rege Henrico filio, statuti a Ricardo Cantuariensi archiepiscopo canones XIX. ac multa alia pertractata. 1461

* Idem concilium ex collectione Anglicana, ubi Westmonasteriense dicitur a loco Londini urbis, in quo celebratum est. 1467

* Introitus Hugonis cardinalis legati Alexandri pontificis in Angliam : concordia inter archiepiscopos : & de implacitandis clericis. 1468

1175 * *Windeshorense* concilium in octavis sancti Michaelis habitum, præsentibus Henrico II. Angl. rege, & rege filio, de concordia inter Angliæ regem, Rodericum regem Conactæ, & alios. *ibid.*

1176. * *Northamptoniense* concilium Pambritannicum, præsentibus rege Angliæ Henrico II. rege Henrico filio, & Willelmo rege Scotiæ : de controversia inter ecclesiæ Scoticæ & Anglicanæ episcopos. 1469

1176. * *Vestmonasteriense* concilium, media Quadragesima, præsidente Hugone sedis apostolicæ legato, orto tumultu dissipatum est ac discussum. 1470

1176. *Lumbariense* concilium in Gallia Narbonensi adversus hæreticos qui Boni homines dicebantur, seu Bonomii & Bonosii, ut vocat Guillelmus de Podio Laurentii. * Hujus concilii acta edita sunt amplìora ex Sirmondi MS. quam erant edita a Binio qui inscripserat, *Concilium Gallicanum adversus Albigenses*, actaque ediderat ex Rogerio Hovedeno. *ibid.*

1177. * *Northamptonia* concilium habitum ad festum sancti Hilarii : ubi varia gesta sunt ab Angliæ rege, rei publicæ & ecclesiasticæ pernitilia. 1479

1177 * *Vvestmonasteriense* concilium, alias Londini Pan-Anglicum, prima septimana Quadragesimæ celebratum, de componendo bello inter Aldefonsum regem Castellæ, & Sanctium regem Navarræ exorto. 1480

1177. * *Scoticum* concilium, celebratum ad Castellum puellarum a Viviano cardinale presbytero, legato Alexandri pontificis maximi. Acta non extant. 1481

1177 *Venetum* concilium, in quo, reconciliatis Alexandro papa, & Friderico imperatore, depositoque antipapa cum iis quos ordinaverat, exeunte Julio, & ineunte Augusto, Indictione X. anno pontificatus Alexandri XVIII. tandem XVI. Kalend. Septembres, in ecclesia sancti Marci, præsentibus prælatis Italis & Alemannis, pax inter ecclesiam & imperium, & pax imperatoris cum Siciliæ rege, & tregua Lombardorum, communi assensione firmata est. 1481

Tres epistolæ Alexandri papæ.

I. Ad Petrum Cassinensem abbatem, & Capuanum archiep. 1486

II. Ad Ricardum Cantuar. archiep. 1487

III. Ad Rogerium Eboracensem archiep. & Hugonem Dunelmensem. 1488

Epistola imperatoris data XV Kal. Octobres Venetiis in palatio, Indictione X. ad Alexandrum papam pro confirmatione pacis. 1491

Christiani Moguntini archiepiscopi, & aliorum procerum epistola ad Alexandrum papam. 1492

* Additio ad concilium Venetum, ex chronico Reichersbergensi, cum epistolis duabus, altera Alexandri papæ III. altera Friderici imperatoris. 1499

1178. * *Hohenaviense* concilium de rebus ecclesiasticis habitum. 1502

1179. LATERANENSE III. concilium œcumenicum XI. Romæ in ecclesia Constantiniana celebratum ab Alexandro papa, & CCC episcopis, die II. Martii, Indictione XII. anno pontificatus Alexandri papæ XX. pro reformanda ecclesia, & adversus hæreticos ac schismaticos.

1. Historia concilii. 1503

2. Epistola Alexandri papæ III. ad episcopos per Tusciam constitutos, data Tusculi XI. Kal. Octobres. 1506

3. Capitula seu decreta XX. concilii. 1507

4. Acta concilii Lateranensis III. ex variis auctoribus a Binio collecta. 1523

5. Georgii Corcyræ metropolitæ epistolæ duæ ad Nectarium præpositum monasterii Casulorum, reversum ex concil. Lateranensi. 1527

6. Epistola Alexandri papæ ad Willelmum Senonensem archiepiscopum, de accusatione adversus librum Petri Lombardi episcopi Parisiensis. 1529

7. * Nomina archiepiscoporum & episcoporum e Gallia, qui eidem concilio interfuere. 1530

Notæ Severini Binii. 1531

Appendix ad concilium Lateranense III. in titulos XLVII. distributa, & contexta ex rescriptis, canonibus, & decretis Alexandri III. ferme unius. Paucorum enim addita rescripta sunt, etiam Alexandro posteriorum. Adjuncta est autem hæc collectio concilio Lateranensi, illiusque appendix dicta est, quod Bartholomæus Laurens, qui primus eam edidit anno M. DLI. eam repererit in codice MS. subjunctam concilio Lateranensi. 1535

Divisa est in partes sive titulos XLVII. *Quæ autem pars ibi prima est, ideo secunda dicitur, quia in codice MS. partis primæ loco erant canones Lateranenses. Quæ causa etiam est, cur pars postrema dicatur* L. *cum vere sit* XLIX. *Hæ sunt igitur appendicis ejus partes.*

II. De simonia, continet capitula XVIII. 1560

CLXIX.

LUCIUS III. Lucensis e Tuscia, Humbaldus Allucingulus antea dictus, sedit annos IV. menses II. dies XVIII. a die XXIX. Augusti, sabbato, quo electus est anno M. CLXXXI. usque ad diem XXV. Novembris anni M. CLXXXV. quo Veronæ obiit, Impp. Isaacio Angelo, & Friderico Barbarossa, rege vero Franciæ Philippo Augusto.

Ejusdem epistolæ.

agrorum vastatores, sacrilegos, & alios hujusmodi. *Append.* 1819

CLXX.

Urbanus III. Mediolanensis, dictus antea Lambertus, e genere Cribellorum, sedit annum unum, menses x. dies xxv. a die xxvi. Novembris anni M. CLXXXV. ad diem xx. Octobris anni M. CLXXXVII. qua audito a Saracenis captæ urbis Hierosolymitanæ nuncio, angore animi Ferrariæ mortuus est, iisdem imperatoribus, eodemque Franc. rege.

CLXXI.

Gregorius VIII. Beneventanus, dictus antea Albertus Mora, sedit LVII. dies, ab exeunte Octobri, usque ad diem XVI. Dec. anni M.CLXXXVII. quo Pisis obiit, iisdem principibus.

CLXXII.

Clemens III. Romanus, dictus antea Paulinus, seu Paulus Scholaris, sedit annos III. menses II. dies x. a die VI. Januarii anni M. CLXXXVIII. ad diem XXV. Martii, vel, ut alii malunt, x. Aprilis, anni M. CXCI. quo Romæ obiit, Imp. Isaacio Angelo, regibus Franciæ Philippo Augusto, ac Germaniæ & Siciliæ Henrico VI. qui Asper cognominatus est.

CLXXIII.

Cælestinus III. Romanus, dictus antea Hyacinthus Bobo, ex Ursinorum familia, ut volunt, sedit annos VI. menses VIII. dies XXVII. a die XII. Aprilis, quo electus, vel XIV. quo consecratus, ipso solemnitatis paschalis die anni M. CXCI. usque ad diem VIII. Januarii anni M. CXCVIII. quo obiit, imperante Alexio Angelo Græciæ tyranno, & Franciæ rege Philippo Augusto.

TOMI XI. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab ann. M. CXCVIII. *ad ann.* M. CCCCXIII.

CLXXIV.

INNOCENTIUS III. Anagninus, filius Trasimundi, ex familia comitum Signiensium, dictus ante Lotharius, sedit annos XVIII. menses VI. dies IX. a die VIII. aut IX. Januarii, quo electus, & consecratus die XV. Februarii anni M. CXCVIII. Dominica prima Quadragesimæ, usque ad diem XVI. Julii anni M. CCXVI. quo obiit Perusii, pacem inter Pisanos Genuensesque pertractans, vacante imperio Orientali post obitum Henrici, & de Occidentali decertantibus inter se Ottone IV. exautorato, & Friderico II. Romanorum ac Siciliæ rege; rege vero Galliæ Philippo Augusto.

Pontificum epistolas colligendi finis esto. Eas tantum repræsentabimus, quas habebat Biniana collectio: nisi si qua vel ad concilia, vel ad fidei decreta pertinebunt. Deinceps enim infinita res esset. Immensam earum segetem suppeditant Bzovii, Raynaldi, aliorumque annales, ac Bullarium. Innocentii vero omittendarum epistolarum hac quoque accedit causa, quod brevi unum in corpus collectæ omnes viri eruditissimi studio prodituræ sint.

novemtii, anno demum M. CCXIX. *archiepiscopus Bituricensis creatus est.*

1201. * *Suessionense* concilium, aut potius anno sequenti, ut exigit series narrationis Rigordi, qui anno M. CC I. in nativitate B. Mariæ Virginis venisse in Gallias Octavianum legatum docet, mense Aprili celebratum est: in quo postquam acriter in utramque partem disputatum per quindecim dies esset, tædio rex affectus, sponte sua rediit in gratiam cum Ingeburge regina, eamque insalutatis, qui convenerant, præsulibus Parisios secum duxit. 22

1201. * *Parisiense* concilium, in quo damnatus Evraudus hæreticus. 24

1201. * *Perthusanum* concilium in Scotia, pro ecclesiasticorum moribus reformandis. *ibid.*

1203. *Scoticum* concilium, seu potius *Eboracense* dicendum, (si quod tamen fuit) occasione acceptæ de cælo epistolæ pro diei Dominicæ observatione. *ibid.*

1204. * *Meldense* concilium, pro pace inter Francorum Anglorumque reges constituenda, celebratum a Joanne abbate Casemarii Cisterc. ordinis, sedis apost. legato. 27

120[illegible]. * *Lambethense* concilium, seu constitutiones provinciales Stephani Langton Cantuar. archiep. editæ apud Lambyth. 30

1206. * *Radingense* concilium in Anglia, a Joanne Ferentino, sedis apostolicæ legato celebratum. 31

1207. aut circiter. * In *Narbonensi* provincia, incerti loci concilium, autore Vincent. Bellovac. libro XXIX. speculi historialis, cap. XCIII. pro convertendis Albigensibus. 32

1208. Gallonis S. R. E. cardinalis constitutiones, decem capitulis comprehensæ: falso a Binio revocatæ ad Paschalis papæ II. tempora, & tributæ Galloni episcopo Parisiensi, qui numquam cardinalis fuit. *ibid.*

1209. * *Montiliense* concilium in provincia Narbonensi: male a Spondano & Rainaldo collocatum anno M. CCVIII. Quo in concilio Raimundum comitem Tolosanum Albigensium hæreticorum patronum, Milo sedis apostolicæ legatus pœnitentiæ subjecit. 35

1. * Historia concilii ex Petro Vallissarnensi. *ib.*

2. * Juramentum Raimundi comitis. 36

3. * Præcepta Raimundo a Milone legato facta. 37

4. * Juramentum comitum & baronum. 38

5. * Juramentum consulum Avenionensium. 39

6. * Immunitas ecclesiis & domibus religiosis quinque provinciarum a Raimundo concessa. 40

1209. * *Avenionense* concilium celebratum anno Innocentii papæ III. decimo, die VIII. Idus Septembris, ab Hugone Regiensi episcopo, & Milone papæ notario, apostolicæ sedis legatis, præsentibus archiepiscopis quatuor, & episcopis viginti, cum multis abbatibus & aliis ecclesiarum rectoribus. 41

1. * Præfatiuncula. *ibid.*

2. * Capitula XXI. 42

1210. * *Parisiense*, adversus Almaricum, Bena Carnotensis agri villa oriundum, ejusque sectatores, & quosdam Aristotelis aliorumque libros. 49

1210. * *Avenionense*, in quo Milo legatus, Tolosanos excommunicavit, & comitem Tolos. si abjurata pedagia deinceps acciperet. 53

In Nota, præl. defectum sic supple, lin. 2. sed non *Conc. Synops. gener.*

eadem in causa, ab Hugone Regiensi, & Milone, legatis: neque enim in eo, *&c.*

1210. * *Arelatense* concilium, in quo, Raimundo comiti Tolosano conditiones oblatæ, quibus reconciliaretur cum ecclesia, & ab eo rejectæ. *Append.* 2319

1210. * Concilium in *villa S. Ægidii*, ab Hugone episcopo Regiensi, & Theodisio, legatis apostolicis, celebratum, in quo Raimundus comes Tolosanus iterum excommunicatus. 54

1210. * *Narbonensis* conventus, in quo a legatis apostolicis tribus, cum rege Aragonum, comite Montis-fortis, & comite Tolosano, de comitum Tolosani & Fuxensis rebus est actum. 55

1210. *Romanum* concilium, in quo Otto IV. imperator, paullo post coronationem, ab Innocentio III. Romano pontifice depositus est ab imperio. 56

1212. * *Parisiense* concilium, præside Roberto de Corceone S. R. E. cardinale S. Stephani in monte Cælio, S. A. L. pro restitutione disciplinæ ecclesiasticæ. Statuta & capitula illius concilii quatuor in partes dividuntur.

Pars I. spectat clericos sæculares, continetque capitula XX. 57

Pars II. spectat viros regulares. capitula sunt XXVII. 63

Pars III. monachos & moniales. capitula XXI. 70

Pars IV. archiepiscopum & episcopos. capitula XXI. 76

1212. * *Apamiensis* conventus episcoporum & procerum, ad Simonis Monfortii ditionem bonis moribus ac legibus temperandam. 80

1213. *Vaurense* concilium, male a Binio dictum *Lavaurense*, celebratum adversus Petrum Aragoniæ regem, hæreticis Albigensibus auxilia præstantem. Bzovii verba refert Binius; nos ipsa proferimus Petri Vallissarnensis verba, ex quibus totum Binius hauserat. 81

1. * Historia concilii. *ibid.*

2. * Petitiones regis Aragonum ad prælatos in concilio congregatos. *ibid.*

3. * Responsio concilii. 82

4. * Narbonensis archiepisc. epistola ad regem Aragonum. 83

5. * Litteræ patrum concilii ad Innocentium papam III. 86

6. * Innocentii papæ litteræ ad archiepiscopum Narbonensem, Regiensem episcopum, & Theodisium, sedis apostolicæ legatos. 87

7. * Innocentii papæ epistolæ duæ ad Simonem comitem Montis fortis. 89

8. * Aliæ ejusdem ad archiepiscopum Narbonensem. 90

9. * Tarraconensis archiepiscopi, & aliorum ad Innocentium papam literæ, quibus continentur: 1. Juramentum Raimundi comitis Tolosani, & Raimundi ejus filii. 2. Juramentum consulum Tolosanorum. 3. Professio comitis Fuxensis. 4. Professio Gastonis de Bearno. *ibid.*

10. * Innocentii litteræ ad Petrum regem Aragonum. 94

11. * Hugonis Regiensis episc. & Theodisii litteræ ad Innocentium. 96

12. * Eorumdem litteræ ad Raimundum comitem Tolosanum. 98

1213. * Ad *Murellum*, concilium ab Arnaldo archiep. Narbonensi, apost. sedis leg. convocatum, ut placando Aragonum regi provideretur. 99

1224. * *Monspeliense* concilium a trium provinciarum episcopis celebratum, in quo juramentum acceptum a Raimundo Tolosano comite, aliisque baronibus, se fideles ecclesiæ futuros, restituturos illata damna: & hujusmodi alia. 289
 1. * Juramenta Raimundi comitis & aliorum baronum. *Append.* 2334
 2. * Litteræ Amalrici comitis Montis-fortis, ad patres concilii. *Append.* 2335
1224. * Apud *Vallemcoloris* concilium inter Franciæ & Alemanniæ reges celebratum. 290
1224. * *Parisiense* concilium: ubi multa de regni negotiis tractata. *ibid.*
1225. * *Parisiense* concilium, in quo Ludovicus rex, cum Romano S. Angeli cardinale, S.A.L. de regno Angliæ, & Albigensium terris multa tractavit. *ibid.*
1225. * *Parisiense* alterum, in quo quid actum sit, quod ad ecclesiam spectet, non proditur. *ibid.*
1225. * *Melodunense* concilium in octavis omnium sanctorum, ubi actum de jurisdictione ecclesiastici fori, & aliis quibusdam. *ibid.*
1225. * *Bituricense* concilium, in quo, præside Romano cardinale, S. R. E. legato, adfuerunt sex archiepiscopi, ac novem provinciarum suffraganei. In eo actum de Raimundo Tolosano comite dirioni suæ restituendo. 291
1225. *Germanicum* concilium Moguntiæ habitum, & falso dictum Coloniense: præside Conrado cardinale Portuensi, sedis apostolicæ legato, contra simoniacos & concubinarios clericos celebratum. Editi in eo canones XIV. & excommunicatus Fridericus Isemburgensis comes, ob S. Engelberti Coloniensis archiepiscopi cædem. 294
 * Additio ex vita S. Engelberti. 299
1226. * *Parisiense* concilium, tertia die post conversionem S. Pauli. Quo in concilio excommunicatus a legato Raimundus comes Tolosanus, & ejus ditio Ludovico regi in perpetuum adjudicata, Amalrico de Monte-forti, & Guidone illius patruo, totum jus in illam suum concedentibus. 300
1226. * *Parisiense* alterum, IV. Kal. April. in quo multa Ludovicus rex cum legato, episcopis, & baronibus tractavit de negotio Albigensi, & copias omnes jussit Bituriges convenire, quarta post Resurrectionem Dominica. 301
1226. * *Cremonense* concilium, super extirpatione hæreticorum Italiæ, & negotio terræ sanctæ, & concordia civitatum, ab Imperatore convocatum. *ibid.*
1225. * *Leodiense* concilium, a Conrado S.A.L. celebratum: ubi inter cætera, animadversum in episcopos duos, fratres Friderici comitis Isemburgensis, a quo S. Engelbertus interfectus. *ibid.*
1226. * *Fuxense* concilium apud S. Joannem de Virginibus, præside Romano legato, ad absolvendum ab Albigensium hæresi Bernardum Rogerium comitem Fuxensem. 302
1226. *Westmonasteriense* concilium in Anglia post Pascha celebratum, præside Stephano Cantuariensi archiepiscopo, de beneficiis Romanæ ecclesiæ conferendis. *ibid.*
 * Additio ex Matthæo Parisio. 303
1227. * *Narbonense* concilium Quadragesimæ tempora celebratum: de quo videndos Guillelmus de Podio Laurentii cap. XXXVI. Ex habemus canones illius XX. ex apographo Jacobi Sirmondi S J. multo emendatiores, quam a Catello editi fuerant. 304

CLXXVI.

GREGORIUS IX. Anagninus, ex comitibus Signiæ, Ugolinus antea dictus, sedit annos XIV. menses V. dies III. a die XX. Martii anni M. CCXXVII. quo electus, & proxime sequenti Dominica consecratus, usque ad diem XXII. Augusti anni M. CCXLI. quo obiit, Impp. Balduino II. CP. & Friderico II. Ænobarbo, ac rege Francorum S. Ludovico.

Gregorii papæ IX. vita. 309

Epistola ejusdem.

I. Ad omnes fideles, ad quos misit epistolam Orientalium. 310
II. Ad Stephanum archiepiscopum Cantuariensem. 312
III. Ad Romanum Francorum legatum. 315
IV. Ad Eliensem & Londinensem episcopos. 317
Germani archiepiscopi CP. ad Gregorium papam epistola. 318
V. & VI. Ad Germanum patriarcham CP. 321. & 314
Definitio apocrisiariorum Gregorii papæ, quod Spiritus sanctus a Patre Filioque procedat æqualiter. 316
 * Eadem Græce. *Append.* 2336
VII. Ad omnes archiepiscopos, &c. 329
VIII. Ad Anglos. 331
Capitula a Gregorio papa IX. contra Patarenos edita. 334
IX. Ad priorem fratrum ordinis Prædicatorum in Lombardia. 335
X. Ad archiepiscopum Bremensem. 337
XI. Ad Ottonem cardinalem legatum in Anglia. *ibid.*
XII. Ad archiepiscopum Cantuariensem, & suffraganeos ejus. 340
XIII. Ad nobiles Angliæ. 348
XIV. Ad Ottonem cardinalem legatum in Anglia. 349
XV. Ad archiepiscopum Bremensem, & episcopum Verdensem. *ibid.*
XVI. Ad omnes episcopos. 350
XVII. Ad imperatorem Fridericum II. 351
XVIII. Ad Venetos. 357
XIX. Ad archiepiscopum Arelatensem, & episcopum Arausic. 358
XX. & XXI. Ad Petrum S. A. legatum. 359
XXII. Ad comitem Tolosanum. 360
XXIII. Ad episcopum Tornacensem. 361
XXIV. Ad S. Ludovicum regem Francorum. *ibid.*
XXV. Ad reginam Francorum. 362
XXVI. Ad comitem Tolosanum. 363
XXVII. Ad episcopum Tornacensem. *ibid.*
XXVIII. XXX. Ad comitem Tolosanum. 364. & 365
XXIX. Ad archiepiscopos & episcopos in Provincia constitutos. 365
XXXI. Ad S. Ludovicum Franciæ regem. 366
 * Fragmenta decretorum Gregorii IX. ex lib. decretalium excerpta. 368. & seq. & Append. 2335

CLXXVII.

CÆLESTINUS IV. Mediolanensis, e genere Castellioneo, Gaufridus antea dictus, sedit dies dumraxat XVIII. a die XXII. Septembris, ad diem VIII. Octobris anni M. CCXLI. quo obiit biduo post Solis eclipsim, iisdem quibus Gregor. IX. principibus. Vacavit sedes Romana annum unum, & menses octo.

Sede vacante.

CLXXVIII.

INNOCENTIUS IV. Genuensis, antea dictus Sinibaldus, e genere Fliscorum Lavaniæ comitum, sedit annos XI. menses V. dies XIV. a die XXIV. Junii anni M. CCXLIII. quo post longam sedis Romanæ vacationem electus est communi cardinalium consensu, usque ad diem VII. Decembris anni M. CCLIV. quo Neapoli obiit, Balduino II. Imp. CP. & regibus, Franciæ S. Ludovico, Germaniæ vero Guillelmo Hollandiæ comite.

1245. LUGDUNENSE I. œcumenicum XIII. celebratum circa mediam æstatem, vigilia B. Petri apostoli, præside Innocentio papa IV. cum CXL. episcopis, adversus Fridericum II. Imp. & pro suscipienda in Orientem expeditione sacra.

CLXXIX.

ALEXANDER IV. Anagninus, antea dictus Rainaldus, seu Rolandus, ex comitibus Signiæ, sedit annos VI. menses V. dies IV. a die XXI. Decembris anni M.CCLIV. ad diem XXV. Maii M.CCLXI. quo Viterbii obiit, Balduino II. Imp. qui post duos menses ejectus est CP. a Michaele Palæologo, die XXV. Julii, ac regibus, Galliæ S. Ludovico, & Romanorum Ricardo Anglo Cornubiæ comite.

SYNOPSIS.

CLXXX.

URBANUS IV. Trecensis Gallus, dictus antea Jacobus Pantaleon, sedit annos III. mensem I. dies IV. a die XXIX. Augusti M. CCLXI. ad diem II. Octobris anni M. CCLXIV. quo obiit Perusii, cum paullo ante, festum corporis Christi instituisset, iisdem, quibus Alexander IV. principibus.

CLXXXI.

CLEMENS IV. Narbonensis, e villa S. Ægidii, dictus prius Guido Fulcodius, seu Grossus, sedit annos III. menses IX. dies II. a die V. Februarii anni M. CCLXV. ad diem XXIX. Novembris anni M. CCLXVIII. quo obiit Viterbii, iisdem, quibus Urbanus, principibus. Vacavit Romana sedes post ejus mortem annos II. menses IX. dies II. sive, ut volunt alii, menses XXIII.

Sedes vacans.

Joannis

CLXXXVI.

Nicolaus III. Romanus, dictus antea Joannes Caietanus, ex ſtirpe Urſinorum, ſedit annos II. menſes IX. dies II. a die XXV. Novembris, quo electus eſt anno M. CCLXXVII. ad diem XIX. Auguſti anni M. CCLXXX. quo obiit, iiſdem principibus.

CLXXXVII.

Martinus II. vulgo dictus IV. Gallus, patria Brienſis, Simon ante dictus, cardinalis ſanctæ Cæciliæ, electus die XXII. Februarii, conſecratus die XXIII. Martii, die Dominica anni M. CCLXXXI. ſedit annos IV. menſem I. dies VII. uſque ad diem XXVIII. Martii, feriam IV. poſt Paſchalem Dominicam anni M. CCLXXXV. quo obiit Peruſii, imperantibus Rodulfo & Andronico, rege vero Galliæ Philippo III.

CLXXXVIII.

Honorius IV. Romanus, Jacobus ante dictus, e stirpe Sabellorum, electus ii. Aprilis, consecratus xv. die Dominico anni M.CCLXXXV. sedit annos ii. diem i. usque ad diem iii. Aprilis anni M.CCLXXXVII quo obiit, Rodulfo & Andronico iisdem imperantibus, rege autem Galliæ Philippo IV. qui cognominatus est Pulcer.

Sedes vacans.

CLXXXIX.

Nicolaus IV. Asculanus, dictus ante Hieronymus, ordinis Minorum generalis, sedit annos iv. mensem unum, dies xiv. a die xxii. Februarii anni M.CCLXXXVIII. ad diem iv. Aprilis anni M.CCXCII. quo obiit, imperante Andronico Palæologo, rege autem Francorum Philippo Pulcro: necdum coronatus erat Adolfus Nassovius in regem Romanorum. Post ejus mortem vacavit pontificatus annos ii. menses iii. dies ii.

* Observatio ad idem concilium. *Append.* 2444

1290. * *Parisiense* concilium in ecclesia S. Genovefæ habitum, præsentibus duobus legatis a curia Romana missis, Girardo & Benedicto. 1358

12.1. *Saltzburgense* concilium, de ordinibus Hospitalariorum, Templariorum, & Teutonicorum, in unum conjungendis: ex Eberhardi annalibus. *ibid.*

† Constitutiones III. domini Chunradi archiepiscopi Salzburgensis: quæ, quia quo anno editæ sint incertum est, adjunctæ sunt huic Saltzburgensi concilio. 1359

1291. *Londinense* concilium ad Westmonasterium, de ejectione Judæorum cum bonis suis. 1360

1291. *Mediolanense* concilium congregatum die XXVII. Novembris, in ecclesia S. Teclæ, præside Ottone archiepiscopo, de Syriaca expeditione suscipienda. 1361

Sedes vacans.

1292. *Aschaffenburgense* provinciale concilium, præside Gerardo Moguntino archiepiscopo cum suffraganeis, qui, vacante Romana sede, multa & varia in negotiis ecclesiasticis utilia statuerunt. 1361

1292. * *Cicestrensis* synodus, celebrata die S. Callisti papæ. Statuta ejus continentur capitulis VII. *ibid.*

CXC.

CÆLESTINUS V. Eserninus, Petrus de Murone, sive Moroneus antea dictus, electus Perusii post longum interpontificium, die v. Julii, & Aquilæ in Samnio consecratus die XXIX. Augusti. Post menses v. & dies VIII. abdicavit Neapoli die XIII. Decembris anni M.CCXCIV. Iisdem principibus; obiitque in arce sancti Frunonis die XIX. Maii anni M.CCXCVI.

Cælestini papæ V. vita. 1364

1294. * *Salmuriense* concilium celebratum die Dominica post festum S. Michaelis in monte Gargano, cum diebus Lunæ & Martis sequentibus. Extant præfatio & canones v. 1395

CXCI.

BONIFACIUS VIII. Anagninus, dictus antea Benedictus Cajetanus, sedit annos VIII. menses IX. dies XXVIII. a die XXIV. Decembris, qua post abdicationem S. Cælestini V. subrogatus est Neapoli, usque ad diem sabbati XI. Octobris anni M.CCCIII quo Romæ obiit, XXXV. diebus postquam Anagniæ captus fuisset a Columnensibus, imperante Andronico; regnantibus autem, in Germania Alberto Austriaco, in Francia Philippo Pulcro.

Bonifacii papæ VIII. vita. 1397

I. Epistola Bonifacii VIII. ad Robertum archiepisc. Cantuariensem. 1398

II. Ad Eduardum I Angliæ regem. 1399

Roberti archiepisc. Cantuar. epistola ad Bonifacium papam VIII. 1402

Eduardi regis Angliæ epistola ad eumdem papam. 1404

1295. * Statuta & ordinationes XLVII. Roberti de Winchelse Cantuar. archiepiscopi, pro meliori curæ suæ Cantuariensis regimine. 1405

1297. * *Londinense* concilium præside Roberto archiep. Cantuar. cum suffraganeis celebratum. 1421

* Sententia excommunicationis per Robertum Cantuariensem archiep. ex decreto synodali lata contra occupatores bonorum ecclesiasticorum, & infringentes articulos chartarum. *ibid.*

1297. *Lugdunense* concilium ab ipso Bonifacio VIII. Romano pontifice celebratum, & a Binio allatum: plane fictitium est, ut intelliges ex nota illi subjecta. 1425

1298. * Constitutiones Guidonis episc. *Santonensis* capitulis VII. comprehensæ. *ibid.*

1299. * *Rotomagense* concilium in ecclesia prioratus B. Mariæ de Prato juxta Rotomagum, celebratum die Jovis post octavas Pentecostes, præside Guillelmo de Flavacuria archiepiscopo. Capitula extant VII. 1426

1299. * *Biterrense* concilium, cujus nihil extat præter epistolam synodicam ad Philippum IV. Franc. regem pro archiepiscopo Narbon. adversus vicecomitem Narbon. 1430

1299. sive, ut in præsenti numeramus cum Romanis, 1300. * die Jovis ante festum B. Vincentii, *Meldunense*, sive *Senonense* concilium provinciale, præside Stephano Becardo archiepiscopo Senonensi, de multis ad ecclesiasticam jurisdictionem spectantibus. 1431

† * *Noviomense* concilium, incerti temporis, at sæculi, uti probabile est, decimi tertii. Capitula VI. *Append* 2441

1300. aut circiter. * *Mertonense* concilium: constitutiones habet quatuor. 1435

* Constitutiones aliæ tres domini Roberti de Winchelse archiep. Cantuar. 1437. 1438

1300. aut circiter. * *Coloniensis* synodus a Wichboldo archiep. celebrata. Extant capitula XXII. 1439

1300. * Statuta synodi Bajocensis numero CXII. 1447

Finem hic facimus edendi synodos diœcesanas, nisi si quæ a Binio edita jam erant.

1300. * *Auscitanum* concilium. Constitutiones seu capitula extant XIII. 1468

1301. * *Compendiense* concilium mense Novembri celebratum. Extant capitula VII. 1472

1301. * *Parisiensis* conventus sub Quadragesimæ finem, super dissidiis occasione turbarum inter Bonifacium VIII. & Philippum Franc. regem exortis. 1474

1302. *Romanum* concilium die III. Kal. Novembres celebratum a Bonifacio VIII. contra Philippum IV. Galliæ regem. Quem ibi excommunicatum fuisse falso asserunt Binius & ejus sectatores. 1476

1302. * Apud *Pennam fidelem* concilium a Toletanæ provinciæ præsulibus celebratum, præside Gundisalvo Toletano archiepiscopo Extant capitula XV. cum præfatione. *Append.* 2444

CXCII.

BENEDICTUS XI. quem alii, expuncto

decimo, qui fuit schismaticus & antipapa, vocant dumtaxat decimum, Tarvisinus, Nicolaus Bocasinus antea dictus, ordinis Prædicatorum generalis, sedit menses VIII. & dies XVII. a die XXII. Octobris anni M.CCCIII. quo electus, & die XXVII. coronatus, usque ad diem VII. Julii anni M. CCCIV. quo Perusii obiit, iisdem, quibus Bonifacius VIII. principibus.

CXCIII.

CLEMENS V. Gallus, e diœcesi Vasatensi, Bertrandus de Gotho antea dictus, ex archiepiscopo Burdegalensi Romanus pontifex, sedit annos VIII. menses X. & dies XVI. a die V. Junii, vigilia Pentecostes, qua absens Perusii est electus, anno M. CCCV. consecratus Lugduni die XIV. Novembris, usque ad diem XI. vel, ut alii, XX. Aprilis, feriam septimam, anni M. CCCXIV. qua obiit apud Rupem Mauri, haud procul Avenione, Nemausensis diœcesis, ad Rhodanum fluvium: imperante apud Græcos Andronico seniore, vacante imperio Occidentali post Henrici VII. mortem; rege vero Franciæ Philippo Pulcro, qui obiit die XXIX. Novembris. Post ejus mortem fuit interregnum pontificium per annos duos integros, menses tres, & dies XVII.

Sedes vacans.

1314. * *Parisiense* concilium, seu *Senonense* provinciale, celebratum Lutetiæ, die Martis ante translationem B. Nicolai, cum continuatione dierum sequentium, præside Philippo archiepiscopo Senonensi, pro jurisdictione & disciplina ecclesiastica, ut pleraque alia. Extant præfatio & capitula III. 1602

1314. *Ravennate* concilium dictum III. celebratum Argentæ, editæque in eo de disciplina ecclesiastica constitutiones XX. a Rainaldo archiepiscopo. 1603

1315. * *Salmuriense* concilium celebratum die Veneris post festum B. Michaelis in monte Gargano, a Gaufrido Turonensi archiep. & suffraganeis. Extant præfatio, & capitula IV. 1617

131. * *Nugaroliense* concilium ab Auscitanæ provinciæ præsulibus celebratum, præside Guillelmo de Flavacuria metropolitano. Extant præfatio & capitula V. 1620

1315. * *Silvanectense* concilium in causa Petri de Latiliaco Catalaunensis episcopi, de regis Franc. Philippi morte suspecti. 1623

1. * Litteræ Ludovici Hutini Franc. regis, quibus episcopos ad concilium vocat. *ibid.*

2. Litteræ Roberti de Curtenaco Remensis archiepiscopi, quibus rogat archiepiscopos & episcopos aliarum provinciarum, ut Silvanectensi concilio interfint. Quibus ex litteris patet, protogatum fuisse conciliū ad annum M.CCCXVI. 1624

1316. * Articuli a prælatis Angliæ oblati Eduardo II. regi, una cum regis ad eosdem responsionibus. *Append.* 2463

1317. * *Silvanectense* concilium alterum, a Remensis provinciæ antistitibus celebratum. 1625

CXCIV.

JOANNES XXII. passim dictus, cum (si duos antipapas excluseris) dumtaxat nominandus videatur XX. patria Caducensis, Jacobus de Eusa seu Ossa, sutoris filius, electus est Lugduni in domo Prædicatorum, post longissimum interpontificium, sabbato, VII. Augusti anni M.CCCXVI. & die Septembris V. Dominico consecratus. Sedit annos XVIII. menses III. dies XXVIII. usque ad diem IV. Decembris anni M.CCCXXXIV. quo Avenione obiit, imperantibus Andronico juniore, & Ludovico Bavaro; rege autem Galliæ Philippo VI. dicto Valesio.

Joannis papæ XXII. vita. 1627

Ejusdem epistola.

I. De beatitudine sanctorum. 1629
II. De bello Saracenis inferendo. *ibid.*
III. Ad capitulum ecclesiæ Pragensis. 1632
IV. Ad universum clerum. 1635
V. Ad episcopum Olomucensem. 1637
VI. Ad episcopum Pragensem. 1639
* Divisio registri Joannis XX. in quinque partes. 1643 *& seq.*

1317. *Ravennate* concilium dictum IV. celebratum Bononiæ, Rainaldo archiepiscopo præside. Extant præfatio & capitula seu rubricæ XXIV. Quidam *Bononiense* vocant. 1655

1319. * *Tolosanum* concilium habitum a Joanne primo Tolosatium archiepiscopo, cujus memoria sola superest. 1680

1320. * *Senonense* provinciale concilium die Jovis post Pentecostem, præside G. Senonensi archiepisc. celebratum. Habet capitula IV. *ibid.*

1321. * *Londoniense* concilium a Waltero Cantuariensi archiepiscopo cum suffraganeis celebratum. *Append.* 2468

1. * Præceptum regis Eduardi II. ne quid statuatur in concilio contra jura regis vel regni. *ibid.*

2. * Capitula VIII. ad disciplinam ecclesiasticam spectantia. *ibid. & seq.*

1322. Apud *Vallemoleti* Palentinæ diœcesis in Hispania concilium nationale celebratum, & IV. Nonas Augusti absolutum, Joannis papæ anno sexto, præside Guillelmo Sabinensi episcopo, sedis apostolicæ legato: unde levi admodum conjectura ducti Binius ejusque exscriptores vocant illud concilium *Sabinense*, seu *Sabiniense*. Extant præfatio & capitula XXVII. 1682

1322. * *Coloniense* concilium ab Henrico Coloniensi archiepisc. & suffraganeis celebratum, in quo Engilberti Coloniensis archiepiscopi synodalia statuta anni M.CCLXVI. facta sunt provincialia. 1707

1323. * *Parisiense*, seu *Senonense* concilium celebratum Lutetiæ sabbato post festum B. Matthiæ apostoli, præside Guillelmo de Meloduno archiepiscopo Senonensi. Statuta quatuor habet. 1711

1324. *Toletanum* concilium celebratum & terminatum die XXI. Novembris, præside Joanne Toletano archiepiscopo, primate Hispaniarum, ac regni Castellæ cancellario. Extant præfatio & capitula VIII. 1712

1326. * *Avenionense* concilium celebratum die XVIII. Junii, Indictione IX. & pontificatus Joannis papæ XXII. anno X. præsidibus Gasberto Arelatensi, Jacobo Aquensi, & Bertrando Ebrodunensi, archiepiscopis, in prioratu S. Rufi. Extant præfatio & capitula LIX. 1717. *& Append.* 2476

1326. * *Marciacense* Auscitanæ provinciæ concilium celebratum die Lunæ VIII. Decembris, præside Guillelmo de Flavacuria archiepiscopo, cum suffraganeis. Extant capitula LVI. 1747

1326. * *Silvanectense* concilium habitum die Veneris post, *Misericordia Domini*, præside Guillelmo de Bria Remensi archiepiscopo. Extant præfatio & capitula VII. 1768

1326. * *Complutense* concilium provinciale celebratum die XXV. Junii, præside Joanne archiepiscopo Toletano, ad asserendam ecclesiasticam libertatem. Extant præfatio & capitula dumtaxat duo. 1771

1327. * *Roffiacense* concilium provinciale celebratum die Mercurii post festum B. Hilarii hiemalis, præside Arnaldo Burdegalensi archiepisc. assidentibus suffraganeis. Habet capitula duo. 1773

1327. *Avenionense* concilium a Joanne XXII. papa celebratum, adversus Petrum de Corbario ordinis Minorum, antipapam dictum Nicolaum V. creatum factione Ludovici Bavariæ ducis. 1774

4. * Ejuſdem ad reliquos ſuff.aganeos, & capitula provinciæ Narbonenſis. a patibus. 1920
5 * Litteræ patrum concilii de ſuborta contentione de ſedendi prioritate, inter Carcaſſonenſem epiſcopum, & cæteros Narbonenſis provinciæ 1921
6. * Canones VIII. cum prævia præfatione. 1922
1351. * *Lambethenſe* concilium a Simone Cantuar. archiepiſcopo cum ſuffraganeis celebratum. Extat decretum ſynodale de clericis incarceratis, ad aſperam pœnam ponendis. 1927

CXCVII.

INNOCENTIUS VI. Lemovicenſis, dictus antea Stephanus Alberti, electus XVIII. Decembris anni M. CCCLII. & coronatus die XXX. ſedit annos IX. menſes VIII. dies XX. uſque ad diem XII. Septembris anni M. CCCLXII. quo Avenione obiit, imperantibus Joanne Palæologo, & Carolo IV. rege vero Galliæ Joanne.

Innocentii papæ VI. vita. 1929

I. * Innocentii VI. epiſtola ad Cantuar. & Eborac. archiep. 1930
II. * Ad prælatos Angliæ. 1931
1355. *Toletanum* concilium celebratum die I. Octobris, præſide Blaſio Hiſpaniarum primate. Extant præfatio & duo capitula. *ibid.*
1362. * *Maghfeldenſe* concilium a Simone Cantuar. archiep. & ſuffraganeis celebratum. Extat illius concilii nihil præter mandatum de feſtis celebrandis. 1933
1362. * *Lambetenſe* concilium ab eodem Simone, de ſalariis a presbyteris annuatim percipiendis. 1935

CXCVIII.

URBANUS V. Gabalitanus, ſeu Mimatenſis, Guillelmus de Griſaio dictus, Grimoardi filius, ex abbate ſancti Victoris Maſſilienſis, Romanus pontifex electus die XXVIII. vel, ut alii, ultima Octobris, coronatus die VI. Novembris anni M CCCLXII. ſedit annos VIII. menſem I. & dies XXIII. uſque ad diem XIX. Decembris anni M. CCCLXX. quo Avenione obiit, imperatoribus iiſdem, & rege Galliæ Carolo V. Joannis filio.

Urbani papæ V. vita. 1935

* Urbani papæ V. conſtitutio contra pluralitatem beneficiorum. *ibid.*
1365. * Multa concilia provincialia juſſu Urbani V. papæ convocata, ut clerici, qui plura beneficia gerebant, uno contenti eſſent. 1939
1365. * *Andegavenſe* concilium a Simone Turonenſi archiep. cum ſuffraganeis celebratum. Extant præfatio & capitula XXXIV. *ibid.*
1367. * *Eboracenſe* a Joanne archiepiſcopo & comprovincialibus epiſcopis, de diſciplina eccleſiaſtica celebratum. Capitula extant X. poſt præfationem. *Append.* 2482
1368. * *Vaurenſe* concilium (barbare nuncupatum *Lavaurenſe*) menſe Julio a trium provinciarum epiſcopis celebratum, præſidentibus Petro Narbonenſi, & Gaufredo Toloſano, archiepiſcopis, & Philippo abbate Soricinii, Arnaldi Auſcitani archiepiſcopi legato. 1957
1. * Urbani papæ V. litteræ ad Petrum archiepiſcopum Narbonenſem, de celebrando provinciæ ſuæ concilio. *ibid.*
2. * Ejuſdem litteræ ad Petrum Narbonenſem, & Gaffredum Toloſanom, archiepiſcopos, quibus permittit ut concilium provinciarum ſuarum ſimul celebrent. 1958
3. * Petri Narbonenſis archiepiſcopi epiſtola ad Gancelinum Magalonenſem epiſcopum, qua eum vocat ad concilium Vaurenſe. *ibid.*
4. * Ejuſdem litteræ a paribus, ad cæteros epiſcopos provinciæ Narbonenſis. 1960
5. * Conſtitutiones concilii comprehenſæ capitibus CXXXIII. quibus præmiſſa eſt præfatio. 19 9. & ſeq.
6. * Indulgentia iis conceſſa, qui conferent ad reſtaurationem Vaurenſis eccleſiæ. 2032
7. * Litteræ Urbani papæ V. ad archiepiſcopos qui concilio interfuerant. 2033
1368. * Condemnatio errorum quorumdam per Simonem Langham archiepiſcopum Cantuarienſem. 2034

CXCIX.

GREGORIUS XI. Lemovicenſis, dictus antea Petrus Rogerii de Belloforti, Clementis VI nepos, electus die XXIX. vel XXX. Decembris anni M. CCCLXX. die IV. ſequentis proxime Januarii ſacerdos conſecratus, & die V coronatus, ipſo ſacræ Epiphaniæ pervigilio. Sedit annos VII. menſes II. dies XXIV. uſque ad diem XXVII. Martii anni M. CCCLXXVIII. quo Romæ obiit, iiſdem principibus.

Gregorii papæ XI. vita. 2036

* Gregorii papæ XI. conſtitutio, qua vetat ne patriarchæ, primates & archiepiſcopi, faciant crucem coram ſe deferri in præſentia cardinalium. 2037
* I. Epiſtola ejuſdem ad Cantuarienſem & Eboracenſem, archiepiſcopos, de celebrandu feſto ſancti Auguſtini ſub duplici officio. 2038
II. * Ad archiepiſcopum Cantuar. & epiſcopum Londin. ut in Wicleffum inquirant. *ibid.*
III. * Ad eoſdem, ut Wicleffum citent coram papa. 2040
IV. * Ad eoſdem de eodem argumento. 2041
* Concluſiones magiſtri Joannis Wyclif. *ibid.*
* Mandatum autorit. apoſt. ad cancellarium univerſitatis Oxon. ut inquirat de Wicleffi erroribus, & eumdem citet. 2042
1374. * *Narbonenſe* concilium a Petro archiepiſcopo cum ſuffraganeis celebratum die XV. April. *Append.* 2493
1. * Indictio concilii per Petrum archiepiſcopum. *ibid.*
2. * Gregorii XI. prima bulla ſuper concilio provinciali celebrando. 2495
3. * Ejuſdem ſecunda bulla, ut venire compellantur exempti. 2496
4. * Ejuſdem bulla tertia, ut compellantur exempti, etiam Ciſtercienſes. *ibid.*
5. * Ejuſdem litteræ clauſæ ad Petrum archie-

CC.

URBANUS VI. Neapolitanus, antea Bartolomæus de Prignanis dictus, ex archiepiscopo Barenti creatus Romæ die VII. aut VIII. Aprilis anni M. CCC LXXVIII. atque ipso Paschæ die, XVIII. ejusdem mensis, ad gradus ecclesiæ sancti Petri coronatus. Sedit annos XI. menses VI. dies VIII. usque ad diem XV. Octobris anni M. CCCLXXXIX. quo Romæ obiit, imperantibus in Oriente Joanne Palæologo, ejusque filio Manuele, regnantibus vero in Germania Wenceslao Ignavo Caroli filio, in Francia Carolo VI.

Clemens VII. interea a cardinalibus Gallis & tribus Italis (qui se a Romanis coactos fuisse caußabantur) creatus Fundis in Campania die XX. aut XXI. Septembris ejusdem anni M. CCC LXXVIII. & coronatus in eadem civitate die XXXI. Octobris: in Galliam venit, & Avenione resedit ad diem usque XVI. Septembris anni M. CCC XCIV. quo vitam clausit, succedente Petro de Luna, vocato Benedicto XIII. die XXVIII. ejusdem mensis, usque ad diem ..... Septembris anni M. CCCC XXIV. quo Panischolæ obiit in Hispania, elapsis a creatione XXX. annis, sæpe depositus, sæpe execratus, ut antipapa.

Ejusdem epistolæ.

CCI.

BONIFACIUS IX. quibusdam dictus VIII. Neapolitanus, antea nominatus Petrus Tomacellus, creatus die II. Novembris anni M. CCCLXXXIX. coronatus die IX. ante basilicam sancti Petri, sedit annos XIV. menses XI. dies II. usque ad Kalendas Octobris anni M. CCCCIV. quo Romæ obiit, imperante Manuele Palæologo, Romanorum rege Ruperto Bavaro, rege autem Francorum Carolo VI.

CCII.

INNOCENTIUS VII. Sulmonensis Apulus, Cosmas Melioratus dictus antea, creatus XVII. Octob. consecratus die VI. Novemb. anni M. CCCCIV. sedit annos II. & dies XXII. usque ad diem VI. Novembris anni M. CCCCVI. quo obiit, iisdem principibus.

CCIII.

GREGORIUS XII. Venetus, dictus antea Angelus Corarius, cardinalis S. Marci, electus die XXX. Novembris anni M. CCCCVI. & consecratus

die

die XIX. Decembris, ſedit annos II. menſes VI. & dies VII. vel, ut alii, XIV. uſque ad Junium menſem anni M. CCCCIX. quo una cum Benedicto XIII. antipapa depoſitus eſt in concilio Piſano. Abdicavit die IV. Julii in ſeſſione XIV. concilii Conſtantienſis anno M. CCCCXV. per legatum Carolum Malateſtam, obiitque anno M. CCCC XVII. Recineti prope Lauretanam B. Virginis ædem, imperante Manuele, regnantibus, in Germania Sigiſmundo, in Francia Carolo VI.

Gregorii papæ XII. vita. 2084

Epiſtola ejuſdem ad Petrum de Luna de unione & pace. *ibid.*

Benedicti XIII. hoc eſt, Petri de Luna duæ epiſtolæ. I. ad Gregorium XII. papam, qua ſuperiori reſpondet: II. ad Paulum Lucenſium dynaſtam. 2086. *& ſeq.*

1408. * *Oxonienſe* concilium a Thoma Arundellio Cantuar. archiep. celebratum. Extant poſt præfationem capitula XIII. ſingula contra hæreticos, & ad cavendum ab ipſis. 20[illegible]9

1408 * *Pariſienſe* concilium, pro tollendo ſchiſmate celebratum XX. Octobr. Extat declaratio ibi facta contra certos fautores Petri de Luna, de privatione beneficiorum ſuorum. *Append.* 2518

1409. Apud *Auſtriam* diœceſis *Aquileienſis* civitatem, celebratum a Gregorio XII. papa concilium circa feſtum Pentecoſtes. 2102. (*mendoſe* 3002)

Gregorii epiſtola qua concilium indicit, in provincia Aquileienſi celebrandum, nullo certo deſignato loco. *ibid.*

* *Additio ad idem concilium, quæ continentur.*

1.* Gregorii epiſtola, qua concilium convocat nominatim *in civitatem Auſtriæ & Vtinum*, quæ vicinæ ſunt urbes. (2103. *male* 3003)

2.* Gregorii litteræ ad univerſos fideles, poſt primam ſeſſionem ſynodi. 2104 (*mendoſe* 3004)

3.* Sententia adverſus antipapas lata in ſecunda ſeſſione. 2105. (*vitioſe* 3005)

1408. 1409. *Aragenſe* conciliabulum ſeu *Perpinianenſe*, a Benedicto XIII. antipapa habitum. 2108. (*male* 3008)

* Additio ad idem concilium ex Surita & Rainaldo. 2109

1409. * *Francofurtenſis* conventus præſulum & procerum, ubi & Robertus rex Romanorum, circa Epiphaniam celebratus in cauſa ſchiſmatis. *Append.* 2520

1409. * *Piſanum* concilium univerſale dictum a quibuſdam XVI. die XVI. Martii, Indictione II. & conſequentibus menſibus celebratum. ad tollendum ſchiſma, in quo depoſitis Romanis pontificibus Gregorio & Benedicto, Alexander V. electus eſt. 2114

Litteræ cardinalium Liburni Piſanæ diœceſis exiſtentium, pro convocatione concilii, ad Benedictum XIII. *ibid.*

Acta concilii inchoati in civitate Piſana die XXV. Martii, & continuati per ſeſſiones XXIII. quarum ultima fuit die VII. Auguſti anni M CCCCIX. 2117. *& ſeq.*

* Additio I. ad concilium Piſanum, quæ ſequentia continentur.

1.* Cardinalium Benedicti litteræ, quibus epiſcopos & alios de ejus obedientia ad concilium Piſanum convocant. 2140

2.* Cardinalium Gregorii XII. litteræ, quibus epiſcopos & alios de ejus obedientia ad concilium Piſanum convocant. 2146

3.* Scheda, ſive appendix, ad præcedentem epiſtolam. 2152

4.* Litteræ clauſæ ad Benedictum, per cardinales partium ſuarum, quibus eum ad concilium Piſanum convocant. 2153

5.* Benedicti, ſive Petri de Luna, reſponſio. 2157

6.* Forma ſervata in concilio Piſano, ſive alia acta concilii. 2162

7.* De concilio Piſano, ex hiſtoria MS. Caroli VI. regis Franc. 2231

* Additio altera ad idem concilium ex aliis actis Piſani concilii, quæ in annalibus Rainaldi. 2238

* Additio III. qua continentur epiſtolæ aliaque ad concilium pertinentia. 2256. *& ſeq.*

1.* Litteræ cardinalium, quibus principes admonent ſe a Gregorio receſſiſſe, & veniſſe Piſas. *ibid.*

2.* Provocatio cardinalium a Gregorio ad concilium œcumenicum. 2258

3.* Reſponſio ſuper appellatione. 2261

4.* Inhibitio facta cardinalibus a Petro de Luna. 2268

5.* Litteræ utriuſque collegii cardinalium ad univerſitatem Pariſienſem. 2269

6.* Litteræ neutralitatis per cardinales Gregorianos. 2270

7.* Litteræ Gregorii, quibus ſe purgat a criminationibus cardinalium. 2273

8.* Litteræ cardinalium ad Gregorium, a quo concilium nec indici, nec celebrari poſſe contendunt. 2274

9.* Litteræ Piſanorum cardinalium ad præſules qui erant in Gregorii comitatu, quos ad ſe allicere conantur. 2279

10.* Reſponſio card. Piſanorum, data Senenſium oratoribus, qui hortati erant ad ſentiendum cum Gregorio, & unicum concilium celebrandum. 2285

11.* Reſponſiones Gregorii ad ſuperius ſcriptum. 2286

12.* Gregorii edictum, quo cardinales qui a ſe receſſerunt, niſi intra tres menſes redeant, omnibus dignitatibus privat. 2288

13.* Gregorii edictum alterum, quo cardinales, qui ad conſtitutum diem reverſi non erant, omnibus dignitatibus privat. 2294

14.* Gregorii epiſtola ad Florentinos, apud quos apologiam ſuam facit. 2 97

15.* Alexandri papæ V. diploma, quo Piſani concilii acta confirmat. 2303

16.* Scripta Caroli de Malateſtis, de iis quæ Piſis cum cardinalibus tractavit, & in reditu cum Gregorio, a quo legatus ad cardinales fuerat. 2312

17.* Reſponſio cardinalium Gregorii facta ad quædam petita per Malateſtam de Penſauro. 2316

18.* Dubia mota per cardinales qui fuerunt Piſis. 2320

CCIV.

ALEXANDER V. Cretensis, dictus antea Petrus Philaretus, seu Philargus, ordinis Minorum, electus in sessione XIX. concilii Pisani, die XXVI. Junii anni M. CCCCIX. consecratus die VII. Julii, sedit menses X. & dies VIII. usque ad diem III. Maii anni M. CCCCX. quo Bononiæ obiit, imperante Manuele Palæologo, Romanorum rege Ruperto Bavaro, Francorum vero Carolo VI.

CCV.

JOANNES XXIII. quibusdam tantum XXI. Neapolitanus, dictus antea Baltasar Cossa, cardinalis S. Eustachii, Bononiæ die XVII. Maii anni M. CCCCX. coronatus die XXV. ejusdem mensis, depositus in XII. sessione concilii Constantiensis, die XXIX. Maii anni M. CCCCXV. abdicavit pridie Kalendas Junii, obiitque Placentiæ die XXII. Decembris, vel, ut alii, Florentiæ die XXVII. ejusdem mensis anno M. CCCCXIX. imperante Joanne Palæologo Manuelis filio, regnantibus, in Germania Sigismundo, in Francia vero Carolo VI.

APPENDIX. 2329

Hac Appendice quæ continentur, ad annos suos singula in hac Synopsi jam relata sunt, præter Constitutiones Nicosienses *pag.* 2326. *quarum corpus cum ad certum annum revocari non potuerit, earum partes, quibus aliqua temporis adscripta nota est, suis supra locis commemoratæ sunt.*

TOMI XII. CONCILIORUM

SYNOPSIS HISTORICA

Ab ann. M. CCCCXIV. *ad ann.* M. CCCCXXXVIII.

1414 CONSTANTIENSE concilium œcumenicum XVI. inceptum est anno M. CCCCXIV. neque nisi anno M. CCCCXVIII. absolutum. Celebratum autem fuit a CCV. episcopis, duabus maxime de causis, altera ad extinguendum diuturnum schisma, altera ad Wicleffi errores damnandos.

CCVII.

MARTINUS V. vulgo dictus, cum fuerit hujus nominis tantum III. Romanus, antea dictus Odo, seu Otto de Columna, sancti Georgii ad velum aureum diaconus cardinalis, electus die XI. Novembris, festo S. Martini anni M. CCCCXVII. & consecratus die Dominica XXI. ejusdem mensis, sedit annos XIII. menses III. dies XII. usque ad diem XX. Februarii anni M. CCCCXXXI. quo Romæ obiit, imperatore Joanne Palæologo Manuelis filio, rege Romanorum Sigismundo, Francorum vero Carolo VII.

CCVIII.

EUGENIUS IV. Venetus, antea Gabriel Condulmerius vocatus, electus die III. Martii anni M. CCCCXXXI. sedit annos XV. menses XI. dies XX. usque ad diem XXIII. Februarii anni M. CCCCXLVII. quo obiit Imp. Joanne Palæologo, rege Romanorum Frederico IV. rege autem Francorum Carolo VII. Amedeus autem dux Sabaudiæ, Felix V. dictus, antipapa creatus in sessione XXXVIII. concilii Basileensis die V. Novembris anni M. CCCCXXXIX. abdicavit die XIX. Junii anni M. CCCCXLIX.

Præmissa Basileensi concilio a Binio.

Acta concilii.

Epistolæ & responsiones synodales concilii Basileensis.

CXV.

Orationes quatuor.

TOMI XIII. CONCILIORUM

SYNOPSIS HISTORICA

Ab ann. M. CCCCXXXVIII. *ad ann.* M. DXI.

1438. FLORENTINUM œcumenicum, ſive univerſale concilium, Ferrariæ primum exeunte hoc anno, tum anno ſequenti Florentiæ celebratum, præſente Eugenio papa IV. cum Joanne Palæologo imperatore CP. Joſepho patriarcha CP. pluribuſque Orientis & Occidentis epiſcopis: quidam CXLI. numerant.

ACTA CONCILII GR. ET LAT.

APPENDIX CONCILII FLORENTINI GRÆC. ET LATIN.

FLORENTINI CONCILII ACTA, *Latine omnia ab Horatio Justiniano collecta, disposita, & notis illustrata.*

PARS I. ACTORUM.

Ante adventum Græcorum ad concilium.

PARS II. ACTORUM.

Post adventum Græcorum Ferrariam.

Disputationes seu collationes inter Latinos & Græcos habitæ, & ab Andrea de sancta Cruce qui concilio intererat, expositæ in modum dialogi cum Ludovico Pontano.

PARS TERTIA ACTORUM.

Post discessum Græcorum.

CCVIII.

NICOLAUS V. Sarzanensis, aliis Lucanus, dictus antea Thomas Parentucellus, electus die VI. Martii anni M. CCCCXLVII. sedit annos VIII. & dies XIX. usque ad diem XXIV. Martii, qua obiit anno M. CCCCLV. imperante Frederico IV. regnante autem apud Gallos Carolo VII. cum biennio ante capta fuisset a Mahomete II. Turcarum principe urbs CP. die XXIX. Maii anni M. CCCCLIII.

Epistolæ ejusdem.

CCIX.

CALLISTUS III. Hispanus, e regno Valentino, antea dictus Alphonsus Borgia, electus die VIII. Aprilis anni M. CCCCLV. sedit annos III. menses V. dies XXIX. usque ad diem VI. Augusti anni M. CCCCLVIII. quo obiit, iisdem atque Nicolaus principibus.

siæ, celebratum die 21. mense Julii, pro tollendis abusibus, præside Joanne Juvenale de Ursinis archiepisc. Remensi. Extat in statutis Atrebatensibus pag. 175. 1396

1457. * *Avenionense* concilium pro restitutione disciplinæ ecclesiasticæ, præside Petro de Fuxo Albanensi episcopo, S. R. E. cardinale. 1403

CCX.

Pius II. Senensis, dictus antea Æneas Silvius Piccolomineus, electus die XIX. aut XX. Augusti anni M. CCCCLVIII. sedit annos V. menses XI. dies XXVII. usque ad diem XVI. Augusti anni M. CCCCLXIV. quo Mantuæ obiit, imperatore Frederico IV. rege Francorum Ludovico XI.

Pii papæ II. vita. 1404

I. * Epistola Pii II. ad Carolum VII. Francorum regem. 1405

II. * Ad episcopum Atrebatensem apostolicæ sedis legatum. 1406

Ejusdem Pii II. bulla retractationum eorum omnium, quæ dudum per eum in minoribus agentem pro concilio Basileensi & contra Eugenium IV. papam scripserat, missa ad universitatem Coloniensem. 1407

* Charta regis Edwardi quarti, de libertatibus clericorum. 1415

1459.* Conventus *Mantuanus* habitus a Pio papa II. ad bellum in Turcas suscipiendum. *Append.* 1748

1460. * *Senonense* concilium, a Ludovico de Meleduno Senonensi archiepiscopo celebratum, & in altero Senonensi, anno M. CCCCLXXXV. confirmatum, nonnullis immutatis, paucis additis. *Append.* 1713

1463. * *Cantuariense* concilium Thomæ Bourchier Cantuar. archiepisc. apostolicæ sedis legati, in ecclesia cathedrali S. Pauli London. VI. Julii. 1419

CXI.

Paulus II. Venetus, dictus antea Petrus Barbus, electus die XXXI. Augusti anni M. CCCCLXIV. sedit annos VI. menses X. dies XXVI. usque ad diem XXV. Julii anni M. CCCCLXXI. quo obiit, iisdem principibus.

Pauli papæ II. vita. 1421

1466.* *Eboracense* concilium, ubi a Georgio archiepiscopo provinciales constitutiones editæ, XXVI Aprilis. 1413

1467.* Constitutio Pauli papæ II. de rebus ecclesiæ non alienandis. 1434

1469. * Epistola Pauli papæ II. ad Lugdunensem archiepisc. 1435

1470. * *Coloniensis* synodus præside Roberto archiepiscopo. 1436

CCXII.

Sixtus IV. Savonensis, dictus Franciscus e gente Ruverea, ordinis Minorum generalis, tum cardinalis sancti Petri ad vincula, electus die IX. Augusti anni M. CCCCLXXI. sedit annos XIII. & dies V. usque ad diem XIII. Augusti anni M. CCCCLXXXIV. quo obiit, Imp. Frederico IV. & Gallorum rege Carolo VIII.

Sixti papæ IV. vita. 1441

Decreta duo de festo Conceptionis immaculatæ virginis Mariæ, data annis M. CCCCLXXVI. & M. CCCCLXXXIII. *pag.* 44. & 1443

1471. * De primis archiepisc. Scotiæ (id est Santandreano & Glascuensi) institutis a Sixto papa IV. anno Domini M. CCCCLXXI. qui fuit annus 11. Edwardi IV. 1446

* Bulla Sixti IV. pro libertate clericorum & rerum suarum. *ibid.*

1473. *Toletanum* provinciale concilium, in oppido *Aranda* celebratum, præside Alfonso Carrillo archiepiscopo Toletano, die V. Decembris. 1448

1. Præfatio. 1449

2. Capitula XXIX. 1450

1473.* *Madritense* concilium, præside Roderico cardinale legato, de inscitia pravisque moribus sacerdotum Hispaniæ. 1465

CCXIII.

Innocentius VIII. patria Genuensis, antea dictus Joannes Baptista Cybo, electus die XXIX. Augusti anni M. CCCCLXXXIV. coronatus die XII. Septembris, sedit annos VII. menses X. dies XXVII. usque ad diem XXV. Julii anni M. CCCCXCII. quo obiit, Frederico IV. Imp. rege Galliæ Carolo VIII.

Innocentii papæ VIII. vita. *ibid.*

1485. * *Senonense* concilium, XXIII. Junii habitum, præside Tristando de Salazar Senonensi archiepiscopo. *Append.* 1721

1486. * *Londinense* concilium: sive decretum Joannis Morton Cantuar. archiepiscopi & A. S. L. in convocatione prælatorum & cleri Cantuar. provinciæ habita in ecclesia S. Pauli Londoniensis, die XIII. Febr. 1466

* Litteræ Innocentii papæ VIII. Henrico VII. Angliæ regi directæ, pro libertate clericorum. *ibid.*

CCXIV.

Alexander VI. Hispanus, e regno Valentiæ, Callisti III. nepos, antea dictus Rodericus Borgia, electus die XI. Augusti anni M. CCCCXCII. sedit annos XI. dies VIII. usque ad diem XVIII. Augusti anni M. DIII. quo obiit, Imp. Maximiliano I. rege Franc. Ludovico XII.

Alexandri papæ VI. vita. 1468

1494 * Supplicatio facta papæ, ut ossa Henrici VI. transferantur ad cœnobium Westmonasteriense. 1469

1494. * Ordo canonizationis Sanctorum. 1470

1494. * Bulla super canonizatione beati Anselmi archiepisc. 1476

CCXV.

Pius III. Senensis, dictus antea Franciscus Piccolomineus, Pii II. nepos, sedit dies XXVIII. a die XXII. Septembris ad diem XVIII. Octobris anni M. DXIII. quo migravit e vita, iisdem principibus.

Pii papæ III. vita. 1477

CCXVI.

Julius II. Savonensis Ligur, Sixti IV. nepos, antea dictus Julianus de Ruvere, electus vel XXXI. Octobris vel Kal. Novembris M. DIII. sedit annos IX. menses III. dies XXI. usque ad diem Lunæ XXVI. Februarii anni M. DXIII. quo obiit, paucis diebus post sessionem V. concilii V. Lateranensis, iisdem principibus.

Julii papæ II. vita. *ibid.*

1508. * Statuta & ordinationes Willielmi Warham archiepisc. Cantuar. in curia audientiæ apud Lambeth editæ. 1478
* De rosa antea benedicta regi Henrico VIII. per Julium II. summum pontificem missa. 1480
* Additio Ludovici Bail ad concilium Turonense. *ibid.*

1511. Pisanum conciliabulum, contra Julium papam. 1485

1431. * Appendix nova conciliorum, Florentini, Basileensis, Lausanensis, Pisani, &c.

I. * Summa conciliorum Florentini, Basileensis, Lausanensis, &c. autore Augustino Patricio canonico Senensi. 1488
II. * Acta concilii Basileensis ad Præmonstratensem ordinem spectantia. 1617
1. Confirmatio, approbatio, & renovatio privilegiorum Præmonstratensis ordinis, III. Decembris anni M. CCCCXXXIV. *ibid.*
2. * Guillelmi Bellicensis episcopi, deputati concilii Basileensis, litteræ compulsoriæ in causa monasterii sancti Joannis Ambianensis, Ord. Præmonstrat. XXI. Februarii anni M. CCCCXXXV. 1618
3. * Sententia deputatorum concilii in favorem ejusdem monasterii, XX. Martii, M. CCCCXXXVI. 1622
4. * Literæ executoriales, quibus sententia a concilio confirmatur, VI. Julii, M. CCCCXXXVII. 1624
5. * Executio prædictarum litterarum per Matthæum Albinganensem episcopum, XVIII. Julii, M. CCCCXXXVII. 1626
6. * Literæ executoriales, quibus sententia deputatorum concilii in favorem duorum monasteriorum Ord. Præmonstr. a concilio confirmatur, VI. Julii, M. CCCCXXXVII. 1637
7. * Innovatio duorum privilegiorum ordini Præmonstratensi ab Alexandro IV. concessorum, facta IV. Septembris anni M. CCCCXXXVI. 1639
8. Sententiæ in favorem monasterii Belli Portus Ord. Præmonstr. confirmantur ab Eugenio IV. die XXII. Junii, M. CCCCXXXVI. 1641

III. * Oratio Gregorii Corrarii Veneti, Romanæ ecclesiæ protonotarii, ad Sigismundum Romanorum imperatorem pro concilio Basileensi. 1644
IV. * Articuli nonnulli a nunciis Eugenii papæ oblati anno M. CCCCXXXVIII. regi Christianissimo, Avarici Biturigum. 1658
V. * De concilio Basileensi cum cæteris conciliis generalibus edendo in lucem Romæ, vel non edendo, in utramque partem admonitio ad Lectorem, ex schedis V.C. Lucæ Holstenii. 1659
VI. * Epistola concilii Basileensis ad Cluniacenses monachos. 1660
VII. * Apologia Eugenii papæ IV. sive de summi pontificis & generalis concilii potestate, ad Basileensium oratorem, in Florentina synodo responsio, viva voce facta per Joannem a Turrecremata Dominicanum, tunc sacri apostolici palatii magistrum, ac postea sancti Sixti presbyterum cardinalem. 1661

APPENDIX. 1721

In qua quæ continentur ad annos suos superius singula relata sunt.

TOMI XIV. CONCILIORUM

SYNOPSIS HISTORICA

Ab ann. M. DXII. *ad ann.* M. DXLV.

Quo anno inchoatum est concilium Tridentinum, sive ad annum M. DLXIII. *quo absolutum est.*

1512. Lateranense V. oecumenicum pontificibus Julio II. ac Leone X. cum episcopis CXIV. ac plurimis abbatibus doctoribusque, inchoatum die x. Maii anni M. DXII. absolutum anno

CCXVII.

LEO X. Florentinus, dictus antea Joannes de Medicibus, Laurentii filius, electus die Veneris XI. Martii anni M. DXIII. & die Sabbati XIX. coronatus, sedit annos VIII. & dies XX. usque ad Kal. Decembris anni M. DXXI. quo die obiit, Imp. Carolo V. rege Franc. Francisco I.

CCXVIII.

Hadrianus VI. Ultrajectensis, Caroli V. præceptor, cardinalis Dertusanus, electus absens die ix. Januarii anni M. DXXII. sedit annum 1. menses viii. dies vi. usque ad diem xiv. Septembris anni M. DXXIII. quo obiit, Imperatore Carolo V. rege Francorum Francisco I.

CCXIX.

Clemens VII. Florentinus, ejusdemque civitatis archiepiscopus, Julius Medices antea dictus, Leonis X. ex eadem gente patruelis, cardinalis sancti Laurentii in Damaso, electus die xxix. Novembris anni M. DXXIII. sedit annos x. menses x. & dies vii. usque ad diem xxvi. Septembris anni M DXXXIV. quo obiit, iisdem principibus.

Clementis

CCXX.

PAULUS III. Romanus, antea dictus Alexander Farnesius, cardinalis Ostiensis, electus die XIII. Octobris, & III. Novembris anni M. DXXXIV. coronatus, sedit annos XV. & dies XXVIII. usque ad diem X. Novembris anni M. DXLIX. quo obiit, imperatore Carolo V. & rege Francorum Henrico II.

Pars IV.

Pars V.

APPENDIX

Ea continens quæ in editione Lovaniensi non extant.

Multa præterea monumenta quæ ad hoc concilium attinent, Gallice, Italice, immo & Latine nonnulla, a Puteanis fratribus justum in volumen collecta sunt, quod cum in omnium sit manibus, frustra tantum charta atque opera perderemus.

TOMI XV. CONCILIORUM
SYNOPSIS HISTORICA
Ab ann. M. DL. *ad ann.* M. DCLXIV.

CCXXI.

JULIUS III. Etruſcus e monte S. Sabini, aliis Romanus, dictus antea Joannes Maria de Monte, cardinalis Prænestinus, electus die VIII. Februarii, & XXII. coronatus anno M. DL. ſedit annos V. menſem I. dies XVI. uſque ad diem XXIII. Martii anni M. DLV. quo obiir, Imp. Carolo V. rege Franc. Henrico II.

Joln papæ III. vita. col. 1

Quæ illius tempore in Tridentino concilio gesta ſunt, tomo XIV. expoſuimus a pag. 793. & ſequent. ad 836. Vide quoque pag. 1041. & ſequentes.

* 1551. *Narbonenſe* coocilium provinciale celebratum a ſolis archiepiſcopi abſentis & ſuffraganeorum epiſcoporum vicariis ſpiritualibus. 3
1. * Præfatio. 5
2. * Canones LXVI. 6. *& ſeq.*

CCXXII.

MARCELLUS II. ex oppido Montiſpolitiani, in Etruria, antea dictus Marcellus Cervinus, cardinalis titulo ſanctæ crucis in Jeruſalem, electus die IX. Aprilis, poſt dies XXI. obiit die XXX. ejuſdem menſis, anno M. DLV. iiſdem principibus.

Marcelli papæ II. vita. 38

CCXXIII.

PAULUS IV. Neapolitanus, antea dictus Joannes Petrus Carrafa, archiepiſcopus Thearinus, cardinalis Oſtienſis, electus die XXIII. Maii anni M. DLV. ſedit annos IV. menſes II. dies XXIV. uſque ad diem XVIII. Auguſti anni M. DLIX. quo obiit, Imp. Ferdinando I. rege Franc. Franciſco II.

Pauli papæ IV. vita. 39

1556. * Reformatio *Angliæ*, ex decretis Reginaldi Poli cardinalis, ſedis apoſtolicæ legati. *Habetur tomo XIV. a pag. 1733.*

CCXXIV.

PIUS IV. Mediolanenſis, antea dictus Joannes Angelus Medicæus, electus die XXVI. Decembris anni M. DLIX. & die VI. Januarii anni ſequentis M. DLX. coronatus, ſedit annos V. menſes XI. & dies XV. uſque ad diem IX. Decembris anni M. DLXV. quo obiit, Imp. Maximiliano II. rege Franc. Carolo IX.

Pii papæ IV. vita. 41

Quæ ad concilium Tridentinum ſpectant eo pontifice ſtatuta, vide tomo XIV. a pag. 836. ad 910. tum a pag. 1133. forme uſque ad finem.

1564. * *Remenſe* concilium provinciale, præſide Carolo cardinale a Lutharingia, archiepiſcopo Remenſi. Primum numerari debet inter ea quæ poſt Tridentinum generale perfectum ac terminatum, a metropolitanis celebrata ſunt. 43
1. * Statuta XIX. 44
2. * Acta concilii diviſa in congregationes XIX. 53
3. * Nomina eorum qui vel interfuerunt, vel miſerunt procuratorem. 106
4. * Decreta duo a ſynodo probata, ſed non publicata; 1. de matrimoniis : 2. de raptoribus. 109
5. * Commiſſio convocatoria concilii ab archiepiſcopo miſſa ad epiſcopum Morinenſem. 117
6. * Litteræ epiſcopi Tornacenſis ſe excuſantis a comparitione dicti concilii. 118
7. * Litteræ capituli Tornacenſis, ejuſdem argumenti. 119
8. * Litteræ decani & capituli Atrebatenſis, ejuſdem argumenti. *ibid.*
9. * Actum datum procuratoribus epiſcopi Cameracenſis. 110
10. * Tranſſumptum litterarum apoſtolicarum a dictis procuratoribus huic concilio oblatarum. 122. *& ſeq.*
11. * Litteræ Caroli archiepiſcopi Remenſis, ad epiſcopos & capitula Camerac. Atrebat. & Tornac. 135
12. * Cæremoniæ & preces, quibus in publica ſeſſione concilii provincialis Remenſis mos eſt uti. 136

1565. * *Cameracenſe* concilium provinciale a Maximiliano a Bergis archiepiſcopo & duce Cameracenſi celebratum. 147
1. * Litteræ Maximiliani archiep. ad clerum & populum Cameracenſem, quibus concilium publicat. *ibid.*
2. * Præfatio ſtatutorum concilii. 150
3. * Statuta. 151
4. * Acta concilii. 1. Litteræ indictionis. 2. Litteræ prorogationis. 3. Seſſio patrum. 4. Cohortatio archiepiſcopi. 5. Cætera in concilio geſta narrantur. 179. *& ſeq.*

CCXXV.

Pius V. Insuber, e Bosco prope Alexandriam natus, antea dictus Michael Ghisilerius, cardinalis sanctæ Mariæ supra Minervam, electus die vii. Januarii anni M. DLXVI. & xvii. ejusdem mensis coronatus, sedit annos vi. menses iii. dies xxiv. usque ad Kalendas Maii anni M. DLXXII. quo die obiit, iisdem quibus Pius IV. principibus.

CCXXVI.

Gregorius XIII. Bononiensis, antea dictus Hugo Boncompagnus, cardinalis sancti Sixti, electus die xiii. Maii anni M. DLXXII. & coronatus festo Pentecostes xxv. ejusdem mensis, sedit annos xiii. minus xxxii. diebus, usque ad diem x. Aprilis anni M. DLXXXV. quo obiit, imperatore Rodulfo II. rege Francorum Henrico III.

CCXXVII.

SIXTUS V. Picenus, sive ex Monte Alto, ignobili vico marchiæ Anconitanæ, Felix Perretus antea dictus, ex ordine Minorum, cardinalis sancti Hieronymi, electus die XXIV. Aprilis anni M. DLXXXV. sedit annos V. menses IV. dies III. usque ad diem XXVII. Augusti anni M. DXC. quo obiit, imperatore Rodulfo II. rege Franc. Henrico IV.

CCXXVIII.

URBANUS VII Romanus, aliis Genuensis, dictus antea Joannes Baptista Castaneus, cardinalis sancti Marcelli, sedit dies XIII. a XV. Septembris ad XXVII. ejusdem mensis, anno M. DXC. iisdem principibus.

CCXXIX.

GREGORIUS XIV. Mediolanensis, dictus antea Nicolaus Sfondratus, car-

dinalis sanctæ Cæciliæ, & Cremonensis episcopus, electus die v. Decembris anni M. DXC. & die VIII. coronatus, sedit menses X. totidemque dies, usque ad XV. Octobris anni M. DXCI. quo obiit, iisdem principibus.

Gregorii papæ XIV. vita. 1430

CCXXX.

INNOCENTIUS IX. Bononiensis, antea dictus Joannes Antonius Fachinetus, cardinalis sanctorum quatuor Coronatorum, electus die XXIX. Octobris anni M. DXCI. & coronatus die III. Novembris, post duos menses obiit die XXX. Decembris ejusdem anni, iisdem principibus.

Innocentii papæ IX. vita. 1430

CCXXXI.

CLEMENS VIII. Florentinus, antea dictus Hippolytus Aldobrandinus, cardinalis sancti Pancratii, electus die XXX. Januarii anni M. DXCII. sedit annos XIII. mensem I. dies III. usque ad diem III. Martii, quo obiit, anno M. DC.V. iisdem principibus.

Clementis papæ VIII. vita. 1430

1594. * *Avenionense* provinciale concilium, præside Francisco Maria Taurusio archiepiscopo. Extant capita XXIV. 1434

1596. * *Aquileiense* concilium provinciale Utini celebratum, præside Francisco Barbato patriarcha Aquileiæ & principe. Extant capita XIX. 1471

1599. * *Diamperitense* concilium prope urbem sancti Thomæ, in India Orientali celebratum, mense Junio, præside Alexio Meneze, archiepiscopo Goensi. 1528

CCXXXII.

LEO XI. Florentinus, dictus antea Alexander Medices, cardinalis Prænestinus, electus Kalend. Aprilis anni M. DC. V. obiit die XXVII. ejusdem mensis, iisdem principibus.

Leonis papæ XI. vita. 1531

CCXXXIII.

PAULUS V. Romanus, dictus antea Camillus Burghesius, cardinalis sancti Chrysogoni, electus die XVII. Maii anni M. DC. V. sedit annos XV. menses VIII. & dies XII. usque ad diem XXVIII. Januarii anni M. DC. XXI. quo obiit, imperatore Ferdinando II. rege Francorum Ludovico XIII.

Pauli papæ V. vita. 1531

1607. * *Mechliniense* concilium provinciale celebratum, præside Matthia Hovio, archiepiscopo Mechliniensi. 1534
1. * Convocatio concilii. *ibid.*
2. * Decretum quod nulli præjudicium fiat ex ordine evocationis aut sessionis. 1535
3. * Archiepiscopi oratio exhortatoria. 1536
4. * Statutorum tituli XXVI. singuli in aliquot capitula tributi. 1542. *& seq.*
5. * Subscriptiones. 1571
6 * Testimonium cardinalis Pamphilii super concilii facta recognitione. *ibid.*
7. * Breve Pauli papæ V. super confirmatione concilii. 1572
8. * Binæ litteræ cardinalis Pamphilii, de eodem argumento. *ibid. &* 1573

1609. * *Narbonense* concilium provinciale celebratum, præside Ludovico de Veruins archiepiscopo. 1573
1. * Capita XLIX. *ibid. & seq.*
2. * Subscriptiones. 1625
3. * Confirmatio concilii. 1626
4. * Publicatio concilii. 1627

1612. * *Parisiense*, sive ut alii appellare malunt, *Senonense*, die XIII. Martii, Lutetiæ celebratum, contra libellum de ecclesiastica & politica potestate, præside Jacobo Davy Perronio cardinale, archiepiscopo Senonensi. 1628

1612. * *Aquense* in provincia Narbonensi II. ob eamdem causam celebratum die XXIV. Maii, præside Paulo Huralto episcopo Aquensi. 1629

CCXXXIV.

GREGORIUS XV. Bononiensis, dictus antea Alexander Ludovisius, cardinalis sanctæ Mariæ in Transpontina, electus die IX. Februarii anni M. DC. XXI. sedit annos II. & menses V. usque ad diem VIII. Julii anni M. DC.XXIII. quo Romæ obiit, cum die XII. Martii anni M. DC. XXII. Philippum Nerium, Ignatium Loyolam, Franciscum Xaverium, Isidorum, Theresiamque, in sanctorum numerum adscripsisset, iisdem principibus.

Gregorii papæ XV. vita. 1629

CCXXXV.

URBANUS VIII. Florentinus, dictus antea Maphæus Barberinus, cardinalis S. Bibianæ, electus die VI. Augusti anni M. DC. XXIII. & die XXIX. Septembris coronatus, sedit annos XX. menses XI. dies XX. usque ad diem XXIX. Julii anni M. DC. XLIV. quo Romæ obiit, Imp. Ferdinando III. rege Franc. Ludovico XIV.

Urbani papæ VIII. vita. 1630

1624. * *Burdigalense* concilium provinciale celebratum, præside Francisco Surdisio cardinale & archiepiscopo Burdigalensi. 1632
1. * Tituli XXXI. singuli in sua capita distributi 1633. *& seq.*
2. Subscriptiones. 1683
3. * Nomina procuratorum ecclesiarum cathedralium & aliarum. *ibid.*
4. * Nomina theologorum & canonistarum. 1684

Acta ejusdem concilii.

1. * Edictum de concilio. 1685
2. * Litteræ ad episcopos provinciæ. *ibid.*
3. * Decretum de modo vivendi in concilio. 1687
4. * Congregationes privatæ XXIV. publicæ XVI. sessiones tres, & tertiæ continuatio. 1689. *& seq.*
5. * Acclamationes patrum. 1711

1642. * *Constantinopolitana* synodus, præside Parthenio patriarcha Constantinopolitano, adversus hæreses Cyrilli decessoris sui, a Calvinistis pecunia corrupti. 1713
1. * Litteræ synodicæ Parthenii patriarchæ, Gr. & Lat. *ibid.*
2. * Subscriptiones amplæ, Gr. & Lat. 1719
3. * Epistola legatorum Constantinopol. & Russiæ, ad Boibondam Moldaviæ ducem: Gr. & Lat. 1721. 1722

CCXXXVI.

INNOCENTIUS X. Romanus, Joannes Baptista Pamphilius antea dictus, electus die XV. Septembris anni M. DC. XLIV. sedit annos X. menses III. dies XXII. usque ad diem VII. Januarii anni M. DC. LV. quo obiit, iisdem principibus.

Innocentii papæ X. vita. 1723

Episcoporum Galliæ litteræ ad Innocentium PP. X. quibus rogant ut de quinque Jansenii propositionibus pronunciet. *ibid.*

Ejusdem constitutio adversus easdem propositiones. 1725

CCXXXVII.

ALEXANDER VII. Senensis, dictus antea Fabius Chisius, electus die VII. Aprilis anni M. DC. LV. postquam Romana sedes mensibus tribus vacasset, sedit annos XII. mensem I. dies XV. usque ad diem Maii XXII. anni M. DC. LXVII. quo Romæ obiit, Imp. Leopoldo, rege Francorum Ludovico XIV.

Alexandri papæ VII. vita. 1726

Ejusdem constitutio, qua præscribitur formula, cui subscribendum adversus quinque propositiones Jansenii. 1727

FINIS

SYNOPSEOS CONCILIORUM.



GEOGRAPHIÆ



GEOGRAPHIÆ EPISCOPALIS BREVIARIVM.

Autore PHILIPPO LABBE, *Soc.* IESV *Presbytero.*

CAPVT PRIMVM.

IN ITALIA VICINISQVE INSVLIS.

§. I.

ROMANO archiepiscopo, qui & patriarcha Occidentis, adeóque totius ecclesiæ summus est pontifex, Christi Domini vicarius ac sancti Petri apostolorum principis successor, suffragantur vicini Urbi episcopi S. R. E. Cardinales Eminentissimi, hoc ordine.

Ostiensis *Ostia*. cui junctus est Velitrensis seu Veliternus episcopatus, *Belitri*.

Portuensis sive sancti Hippolyti *Porto*, cui etiam ecclesia Silvæ Candidæ seu sanctæ Ruffinæ ab aliquot sæculis commendata.

Sabinensis *Savina*.

Prænestinus *Palestrina*.

Tusculanus *Frascati*.

Albanensis *Alba ou albane*.

Alij quoque plures subsunt Romano pontifici episcopi, juxta seriem Alphabeticam à nobis digesti, quam deinceps sequemur in hisce catalogis.

Æsinus *Iesi*.

Alatrinus *Alatri*.

Amerinus *Amelia*.

Anagninus *Anagni*.

Anconitanus *Ancona* unitus Numanensi *Humana*.

Aprutinus sive Teramensis *Terane*.

Aquilanus *Aquila*.

Aquinas *Aquino*.

Aretinus *Arezzo*.

Asculanus *Ascoli*.

Assisias sive Assisiensis *Assisi*.

Aversanus *Aversa*.

Auximanus *Osmo*.

Balneo-regiensis *Bagnarea*.

Bisiniacensis *Bisignano*.

Caietanus *Gaeta* cui unitos fuisse volunt Formianum & Minturnensem, *Mola & Traiecte*.

Camerinensis *Camerino*.

Castrensis *Castro*.

Civitatis Castellanę *Cività* vel *Citta Castellana*, unitus Hortano *Orta* vel *Horti*.

Civitatis Ducalis *Civita Ducale*.

Civitatis Plebis *Citta della Pieve*, vel *Civitá de Plebe*.

Cavensis *Cava*.

Cornetensis *Corneto*.

Cortonensis *Cortona*.

Eugubinus *Iguvio*.

Fanensis *Fano*.

Ferentinus *Ferentino*.

Fulginas *Foligni*.

Fundanus *Fondi*.

Interamnensis *Terni*.

Lauretanus *Loreto*.

Lucensis *Lucca*, *Luques*, qui pallio utitur.

Lunensis Sarzanensi unitus *Luni & Serzana*.

Malfettensis *Malfetta* vel *Molfetta*.

Mantuanus *Mantoa*, *Mantoue*.

Marsorum seu Marsicanus *Marsi*.

Melfiensis seu Melphitanus *Melfi*.

Monopolitanus *Monopoli*.

Montis Flasconis *Monte Flascone*.

Montis Ilcinensis *Monte Alcine*.

Montis Pelusij *Monte Pelusio*.

Montis Politiani *Monte Pulciano*.

Narniensis *Narni*.

Neritonensis *Nardo*.

Nucerinus *Nocera*.

Papiensis sive Ticinensis qui pallio utitur *Pavia*.

Pennensis & Hadriensis *Atri & Penna*.

Perusinus *Perugia*.

Pientinus *Pienza*.

Ravellensis *Ravello*.

Reatinus *Rieti*.

Recinensis seu Recanetensis *Recanati*.

Saluoensis *Saluzo*, *Saluces*.

Signinus *Signi*.

Soranus *Sora*.

Spoletanus seu Spoletinensis *Spoleto*, unitus Norsiensi *Norsa*.

Sutrinus *Sutri* junctus Nepesino *Nepi*.

Tarracinensis junctus Piperoensi *Tarracina & Piperne*. Tarracino Setinum *Sezza* commiscet Aubertus Miræus libro primo politiæ ecclesiasticæ, sive de statu religionis Christianæ per Europam, Asiam, Africam & orbem novum: Idem quoque Lauretanum per Sixtum V. institutum Recinensi copulat.

Tiburtinus sive Tiburs *Tivoli*.

Tifernatensis seu Civitatis de Castello, in Umbria *Città di Castello*.

Troianus *Troia*.

Todertinus *Todi*.

Valvensis unitus Sulmonensi, in Pelignis *Valva & Solmona*.

Verulanus *Veroli* vel *Verules*.

Viterbiensis anno, ut scribit Miræus, 1190. per Cælestinum III. erectus *Viterbo*, unitus Tuscanensi & Centumcellensi *Toscanella & Cività Vechia*.

Volaterranus *Volterra*.

Urbevetanus sive de Urbe veteri *Orvieto*.

Notitiæ patriarchatuum atque episcopatuum orbis Christiani, quæ ex bibliothecis Regia ac Thuana editæ sunt, nec non Provinciale omnium ecclesiarum ex codice manuscripto cancellariæ apostolicæ anno circiter salutis humanæ MDIII. vulgatum plures exhibent Romano ponti-

fici immediatè subjectos episcopos, quos posteriores Romani pontifices Capuano, Florentino, Firmano, Urbinati, Bononiensi, aliisque creatis nuper tribuère metropolitanis: quod ideò voluimus observare, ne quis nos negligentiæ insimulet. Cæterùm iteratam hanc editionem contulimus cum Italiæ sacræ tomo primo.

§. II.

SENENSI archiepiscopo per Pium secundum Rom. pontificem instituto anno 1459. *Siena* suffragantur ac subjacent episcopi,

Clusinus *Chiusi*.

Grossetanus seu Rosetanus aut Rosellanensis *Grosseto*.

Massensis seu Massanensis *Massa* unitus Populoniensi *Populia*.

Suanensis *Soana*.

Ilcinensem seu Montis Ilcinei *Monte Alcino* & Pientinum qui & Corsiensis aut Corsiniacensis dicitur, a Pio II. papâ in patriâ suâ institutus *Pienza* vel *Bientina*, Romano pontifici immediate subjectum, docet Italia sacra.

§. III.

FLORENTINO archiepiscopo per Martinum V. Rom. pontificem instituto anno 1421. *Fiorenza*, *Florence*, suffragantur ac parent episcopi.

Episcopus Burgi sancti Sepulchri *Borgo di san Sepolchro*.

Civitatensis *Citta di sole*. Hunc Pisano arch. subjicit Miræus, vocatque *Civitella*.

Collensis *Colle*.

Fæsulanus *Fiesoli*.

Pistoriensis *Pistoya*.

Volaterranus *Volterra*.

Cortonensem per Joannem XXII. institutum & Montis Politiani *Cortona & Monte Palciano* Romano pontifici parere docuimus ex Italiâ sacrâ, Miræo, aliisque.

§. IV.

PISANO archiepiscopo per Urbanum II. aut, ut alij tradunt, Innocentium II. instituto *Pise*, subjiciuntur à quibusdam.

Liburnensis *Livorno*, *Ligourne* & Civitatensis seu de civitate solis *Civitella* vel *Città di sole*, necnon Massensis *Massa*.

Tum in Corsicâ insulâ ditionis Genuensium,

Adiacensis *Aiazzo*.

Aleriensis *Altria*.

Sagonensis *Sagona* qui Calvensis etiam dicitur ab oppido *Calui*,

Lucensem *Lucca* jure pallij gaudentem, cum Lunensi, quem Nicolaus V. papa dicitur Sarsanam transtulisse, Romano pontifici immediatè subjectum habes Italiæ sacræ tomo primo.

§. V.

GENUENSI archiepiscopo per Innocentium II. papam anno 1132. instituto *Genoa*, *Gennes*, subsunt ac suffragantur episcopi,

Albingaunensis, per Alexandrum III. anno 1179. *Arbenga* vel *Albenga*.

Aprumarensis sive Brumacensis *Brugnato*, vel *Brignale*.

Bobiensis seu Bobioensis *Bobio*.

Naulensis institutus per Innocentium III. *Noli*.

Tum in Corsicâ insulâ,

Acciensis *Acci* cum seq. ut volunt, unitus.

Marianensis *Mariana*.

Nebiensis sive Nubiensis *Nebio*.

§. VI.

TAURINENSI sive Taurinati archiepiscopo suffragantur ac subjacent episcopi:

Eporediensis, corrupte Iporiensis sive Hipporegiensis, *Iarea*.

Fossanensis, per Gregorium XIII. *Fossano*.

Montis Regalis *Mondevi*.

Salutiensem *Saluzzo*, *Saluces* supra cum aliis pluribus Romano pontifici subjectum & ab archiepiscopali jurisdictione exemptum monuimus.

§. VII.

MEDIOLANENSI archiepiscopo ab ipsis ferme nascentis ecclesiæ primordiis instituto *Milano* suffragantur ac subjacent episcopi,

Albensis sive Albæ Pompeiæ *Alba*.

Alexandrinus ab Alexandro III. circa annum 1175. erectus *Alessandria della Paglia*.

Aquensis *Aich* vel *Acqui*.

Astensis *Asti*.

Bergomensis *Bergomo*.

Brixiensis *Brescia*.

Casalensis S. Evasij *Casale di san Evasio* vel *di Monferrato*: *Casal-Vas*, vel *Casal saint Vas*

Cremonensis *Cremona*.

Dertonensis seu Tertonensis *Tortona*.

Intemeliensis seu Albentimiliensis *Vintimiglia*.

Laudensis seu Laudis Pompeię *Lodi*.

Novariensis *Novara*.

Savonensis *Savona*.

Vercellensis *Vercelli*.

Viglebanensis per Clementem VII. anno 1530 *Vigbevano*.

Ferrariensis, Papiensis, sive Ticinensis qui jus pallij habere perhibetur, & Placentinus dicuntur esse papæ in Notitia patriarchatuum. Verum, excepto Papiensi, aliorum non meminit autor Italiæ sacræ inter episcopos Romano pontifici immediaté subjectos.

§. VIII.

UTINENSI archiepiscopo, *Vdene* vel *Vveiden* qui successit Aquileiensi patriarchæ, suffragantur ac subjacent episcopi

Æmoniensis vel Civitatis novæ *Citta nuova*.

Bellunensis *Civitad de Belluno*.

Cenetensis *Ceneda*, antea Opitergij *Oderzo*.

Comensis *Como*.

Concordiensis in portu Romatino residens, *Concordia*.

Feltrensis *Feltre* quem Bellunensi unitum docet Provinciale ecclesiarum.

Justinopolitanus sive Capitis Istriæ *Capo d'Istria*.

Parentinus *Parenzo*.

Patavinus, sunt & qui Paduanum vocent, *Padoa*.

Petenensis *Petino*.

Polensis seu Polanensis *Pola*.

Tarvisinus *Trevesi*.

Tergestinus *Trieste*.

Veronensis *Verona*.

Vicetinus sive Vicentinus *Vicenza*.

Tridentinum S. R. I. principem *Trento* & Mantuanum *Mantoua* exemptos esse, ac Rom. pontifici immediatè subjectos passim perhibent.

§. IX.

VENETO archiepiscopo *Venetia*, *Venise*, quem successisse Gradensi patriarchæ autore Eugenio IV. circa annum 1350. vulgo scribitur, subsunt in vicinis insulis episcopi:

Clodiensis sive Clugiensis *Chioza*.

Torcellanus seu Torcellensis *Torzello*.

Iis adjungit Provinciale ecclesiarum paulò ante citatum, Caprulensem, Castellanum, & Esculanensem sive Equilensem aut Exquilinum episcopos.

§. X.

BONONIENSI archiepiscopo per Gregorium XIII. anno 1583. instituto *Bologna* parent & suffragantur episcopi:

Burgi sancti Donini sive Juliæ Fidentiæ episcopus creatus à Clemente VIII. *Borgo san Donino*.

Carpensis *Carpi*.

Cremensis *Crema*.

Mutinensis *Modena*.

Parmensis *Parma*.

Placentinus *Piacenza*, *Plaisance*.

Regiensis sive Regij Lepidi *Reggio*.

§ XI.

RAVENNATI seu Ravennensi archiepiscopo *Ravenna* suffragantur, & subjacent episcopi

Ariminensis *Rimini*.

Britinorianus seu Foropopuliensis *Bertinoro* vel *Brentinore*.

Cæsenas *Cesena*.

Cerviensis sive Ficodensis *Cervia*.

Comaclensis *Comachio*.

Fanestrensis *Fanestria*.

Faventinus *Faenza*, *Fayance*.

Ferrariensis, anno 656. per Vitalianum papam inquit Miræus, *Ferrara*: sedem habuit antea Vogentij *Baandeno*

Foro-corneliensis sive Imolensis *Imola* qui dicitur exemptus in

Provinciali ecclesiarum non secus atque præcedens Ferrariensis.

Foroliviensis *Forli.*

Rovigensis seu Robigensis, Hadriensis aut sine aspiratione Adriensis *Rovigo*, cujus anteà sedes Adriæ.

Sarsinensis *Sarsina.*

§. XII.

URBINATI archiepiscopo per Paulum III. papam instituto anno ... *Vrbino*, subjecti sunt suffraganei episcopi

Calliensis *Cagli.*

Forosemproniensis *Fossumbruno ou Fossombrone.*

Leopolitanus seu Feretraous *San Leo.*

Pisaurensis *Pesaro.*

Senigalliensis sive Senæ Gallicæ *Sinigaglia.*

Eugubinum & Fanensem *Fano* annumerat exemptis Romanoque pontifici immediatè subjectis autor Italiæ sacræ.

§. XIII.

FIRMANO archiepiscopo per Sixtum V. Papam instituto *Fermo* suffragantur & subjacent episcopi

Maceratensis *Macerata.*

Montis Alti per Sixtum V. institutus *Montalto.*

Ripanus sive Ripatroosonensis *Ripa* vel *Ripatrasone.*

Septempedanus sive sancti Severini *San Severino.*

Tolentinus *Tolentino.*

Rocanatensis, inquit codex provincialis, fuit privata dignitate episcopali & translata in Maceratensem anno MCCCXX. per Joannem Papam XII. XIII. Kal. Decembris, nunc est restituta & Romano pontifici immediatè subdita.

§. XIV.

BENAVENTANO archiepiscopo *Benevento*, suffragantur & subjacent episcopi

Aliphanus *Alife* ex Miræo.

Arianensis *Ariano*,

Asculanus *Ascoli.*

Avellinus seu Abellinensis *Avellino.*

Boianensis *Boiano.*

Bovinensis *Bovino.*

Florentiolensis *Fierenzuola.*

Frequentinus *Fricento* Abellinensi junctus ex Miræo.

Gardiensis, sive Guardalferiensis *Guardia Alferis.*

Larinensis *Larino.*

Lesinensis *Lesina.*

Montis Marani *Montemarano.*

Sanctæ Agathæ *sancta Agata di Goti.*

Sancti Severi *San Severo* ex Miræo,

Thelesinus sive Teletinus in oppido Ceneto residens *Teleze.*

Thermulanus sive ° Termulensis *Termoli.*

Tragonarensis *Dragonara.*

Trivennnus *Trivento*

Turribulensis sive Turribinensis *Torribolense.*

Vicanus *Vico della Baronia.*

Vulturanensis sive Volturacensis & Montis Corvini *Volturara & Monte Corvino.*

Troianum *Troia* recensuimus inter Episcopos Papæ immediatè subjectos.

§. XV.

CAPUANO archiepiscopo *Capoa, Capoue*, per Joannem XIII. anno, ut volunt, 968. instituto, suffragantur & subjacent episcopi

Æserniensis *Isernia* vel *Sergna.*

Calatinus sive Caiaceosis *Caiazzo.*

Calenensis *Carinola.*

Calvensis *Calvi.*

Casertanus *Caserta.*

Casinensis *Monte Cassino.*

Suessanus *Sessa.*

Theanensis *Teano.*

Venafranus *Venafro.*

Aquinatem *Aquino*, Caietanum *Gaeta* Formiano ac Minturnensi unitum, oecnoo Fundanum *Fondi* ac Soranum *Sora*, exemptos esse perhibent & papæ immediatè subjectos,

Hic verò notari pervelim quæ habentur in Provinciali codice. Monasterium Cassinense, nunc episcopatus, quod fuit erectum per Joannem papam XXII. in ecclesiam cathedralem, & non erat in aliqua diœcesi, sed habebat terram, quæ dicebatur terrá monasterij Cassinensis: nunc verò dicitur diœcesis Cassinensis, tamen non habet episcopum. Item monasterium sancti Vincentij de Vulturna ordinis sancti Benedicti eodem modo habet terram, & non est alicujus diœcesis.

§. XVI.

NEAPOLITANO archiepiscopo *Napoli, Naples*, per sanctum Gregorium papam illius nominis primum, ut volunt, instituto, subsunt & suffragantur episcopi

Acerranus *Cerra.*

Ænariensis sive Ioarimensis, aut Isolanus, *Ischia, Isola.*

Nolanus *Nola.*

Puteolanus *Pouzzuolo, Puzoli:* quibus jungitur exemptus & Romano pontifici subjectus

Adversanus sive Aversanus *Aversa* unitus Arellano & Cumano *Atella, Cuma.*

§. XVII.

SURRANTINO archiepiscopo ab anno, ut volunt, dumtaxat 913. *Sorrento*, suffragantur & parent episcopi

Castellostabiensis sive Castellimaris. pravè excusum in codice provinciali Castellunaris *Castel à mare di Stabia.*

Massensis *Massa.*

Vicaquensis *Vico.*

Adduntur Lobrensis seu Tubrensis idem cum Massensi, & Salpensis.

§. XVIII.

AMALPHITANO archiepiscopo *Amalfi*, suffragantur & subjacent episcopi

Capreensis sive Capritanus in insula *Capri.*

Litteranensis sive Literensis *Lietere.*

Minorensis *Minori.*

Ravellensis *Ravello* & Scalensis *Scala* uniti per Clementem VIII. dicuntur exempti.

§. XIX.

SALERNITANO archiepiscopo *Salerno* circa annum 1056. instituto suffragantur & subjacent episcopi

Acernensis *Acierno.*

Campaniensis *Campagna* junctus Sarrianensi ad Compsanam provinciam pertinenti.

Caputaqnensis *Cappaccio.*

Marsicensis *Marsico nuovo.*

Nucerinus *Nocera di Pagani.*

Nuscensis sive Nuscitanus *Nusco.*

Polycastrensis *Pulicastro.*

Sarnensis *Sarno.*

Canensem *Cana* quemadmodum & Nuscanensem sive Nuscitanum & Ravellensem monent exemptos esse papæque subjectos.

§. XX.

COMPSANO archiepiscopo *Conza* subjacent & suffragantur episcopi

Alcedoniensis sive Laquedoniensis *Lacedogna.*

Bisaciensis *Bisaccia.*

Cangianensis *Cangiano.*

Muranus sive Moraniensis *Muro.*

Sancti Angeli de Longobardis *San Angelo di Lombardis* quem unitum Bisaciensi scripsit Miræus.

§. XXI.

ACHERUNTINO archiepiscopo *Cirenza* cui junctum Materanum *Matera* volunt jam à tempore Alexandri II. subsunt & suffragantur episcopi

Gravinensis *Gravina.*

Anglonensis *Anglona*, cujus sedes à Paulo III. anno 1546. traducta fuit Tursium.

Montis Pilosi sive Pelusij *Monte Peloso.*

Potentinus *Potenza.*

Rapollensis *Ravolla.*

Tricaricensis *Tricarico.*

Vennsinus *Venosa*

§. XXII.

CONSENTINO archiepiscopo *Cosenza* cui unitum volunt episcopatum Montis alti *Monte alto*, subsunt ac suffragantur episcopi

Cassanensis *Cassano.*

Marturanensis *Martorano.*

Sancti Mauri *San Mauro:* aliis sancti Marci *San Marco.* quem cum Bisiniacensi sive Besidiensi *Bisignano* quidam volunt esse exemptum,

§. XXIII.

RHEGIANSI archiepiscopo *Reggio* vel *Rezzo*, parent ac suffragantur episcopi

Amantiuus *Amantea.*

Bovensis *Bove.*

Castri Brutij *Castel à mare della Brucca.*

Catacensis sive Catanxarensis *Catanzaro.*

Crotonensis sive Cotrouiensis *Crotone.*

Locrensis sive Hieracensis *GMeraci.*

Miletensis *Mileto* ut quidam volunt erectus anno 1075. per Gregorium VII. Papam : sunt qui dicant exemptum.

Montis Leouis *Monte Leone.*

Neocastrensis *Nicastro.*

Nicoterensis *Nicotera.*

Opideosis sive Oppedensis aut Oppidaoensis *Oppido.*

Scyllaceensis sive Sqoillitanus *Squillace.*

Taberoensis *Taverna.*

Tropiensis *Tropea.*

§. XXIV.

SANCTAE SEVERINAE, sive, ut alij codices babent, sancti Severini archiepiscopo, *San Severina*, pareot ac suffragantur, episcopi

Belicastrensis seo Bellocastrensis, *Belcastro.*

Cariatensis cum Cereotino seu Geruntinensi unitus, ex Miræo, *Cariati & Cerenza.*

Insulanus sive Insulensis *Isola.*

Stroogyleosis, *Strongoli.*

Umbraticensis sive Ebriacensis, *Ombriatico.*

Adduntur in Proviuciali Sitoviensis & sancti Leouis, ut dieitur, Græcus : oecnon Geneto-castrensis, aliique io Notitia patriarchatuum, eojus hoc loco similibúsque vocabula mirum in modum corropta reperies.

§. XXV.

ROSSANENSI archiepiscopo, *Rossano*, nulli subjacent episcopi, ut docet Provinciala ecclesiarum ex Romano exemplari editum, ubi illud quoque additur Bisiniacensem episcopum exemptum esse.

§. XXVI.

TARENTINO arebiepiscopo *Tarento*. suffragantur & subjaceot episcopi

Castellaneteosis seu Castellensis, *Castellaneto.*

Motulensis sen Mutylensis, *Motula.*

Oritanum sive Uriensem *Oria*. addit Miræus docetque marehionatum esse geotis Bonifaciæ.

§. XXVII.

HYDRONTINO Archiepiscopo *Otranto*, suffragantur & pareot episcopi

Aletinus sive Leccieusis aut Licieosis, *Lecce.*

Alexanensis, *Alessano.*

Càllipolitanos, *Gallipoli.*

Castrensis *Castro*, tesidens in oppido Poiardi.

Leucensis sive Leucadeusis, *Capo di Leuca*, quem quidam jungunt Alexanensi.

Ugentinus, *Ugento.*

Monopolitanum *Monopoli*, & Nerotinum sive Neritonensem *Nardo*, exemptis Romanoque pontifici immediate subjectis annumeravimus paulò aote. Miræus hosce præsules ad sequentem Brundusinam provinciam revocat.

§. XXVIII.

BRONDUSINO archiepiscopo *Brindisi*, suffragatur & subjacet unieus episcopus

Ostuneosis vel Astunensis, *Ostuni* cujus dumtaxat fit meutio in laudatis Provinciali & Notitia quinqoe eeclesiæ patriarchatuum : nec eoim desunt qui Oritanum seu Uriensem *Oria* hue referant necnon Monopolitanum & Nerotinensem sive Nardonensem.

§. XXIX.

BARENSI Archiepiscopo *Bari* cui unitus est Canusinus episcopus *Canosa*, suffragantur & pareot episcopi

Bitectensis seu Bitettensis *Betetto.*

Bituntinus *Betonto*

Cooversanus sive Cupersanus *Conversano.*

Juvenaceosis *Giouvenazzo.*

Lavellinus seu Lavelliceusis *Lavello.*

Minervinus vel Minervenensis *Mervino.*

Polìniacensis *Pulignano.*

Rubeusis sive Rnbertiuus *Ruvo.*

Quibus adjungeodi, tum Molfettanus seu Malfettensis *Molfetta* prineipatus gentis Gonzagæ exemptus per Paulum papam V. ex Miræo, tum in orâ Dalmatiæ Budoensis *Budoa* & Catharensis ditionis Venetæ *Cataro*, vel *Catheri*, ex eodem Miræo.

§. XXX.

TRANENSI archiepiscopo *Trani* cui adhæret junctus Salpensis epise. *Salpe*, suffragantur & subjacent episeopi

Andriensis *Andri.*

Vigiliarum sive Vigiliensis *Bisceglia* vel *Bisilia.*

§. XXXI.

MANFRADONIANSI archiepiscopo *Manfredonia* aliàs Sipontino sive Gargani mootis: *Citta di sancto Angelo* (Unitos quippe per Alexandrum III. papam duos hosce præsulams docet Miræus) suffragautur & parent episcopi

San-Severinas *San-Severo.*

Troianos *Troia.*

Vestanensis sive Viestanus *Vieste* seu *Vesti.*

Hos exemptos perhibet Proviociale Romanum ante centum & quadraginta annos editum. Eadem ferme habet Notitia patriarchatuum. At Miræus omisso Troiano Vestanum subjicit cum Melphiensi & Rapollensi simul unitis *Melfi* & *Rapollo* atque uni Romano pootifiei obnoxiis.

§. XXXII.

LANCIANENSI archiepiscopo *Lanciano* per Pium IV. instituto suffragatur nemo, nam Triventinus *Trivento* teste Miræo exemptus est. Nullam tameu ejus mentionem reperio io Italia sacra.

§. XXXIII.

NAZARANO archiepiscopu *Nazarete* cojos sedes Batulis *Barletta* vel *Barols* ex Miræo, euique fuit additus episcopatus Montis Viridis *Monte Verde*, nullus item suffragatur episcopus.

§. XXXIV.

THEATINO archiepiscopo *Civita di Chieti* per Clemeotem VII. papam anno 1526. instituto, soffragantur & parent episcopi

Caliensis *Civita di Cali.*

Orthonensis qui etiam dicitur Ortooiensis & Camplensis seu Complensis ; à Miræo *Ortona a mare.*

Adrieosem sive Hadriensem Pinnensi unitum *Atri & Civita di Penna*, Aprotinum seu Teramensem *Teramo*, Aquilanum Furconensi junctum *Aquila*, Marsicum *Marsi*, & Valvensem unitum quoque Sulmoneosi in Pelignis *Valva & Solmona* cum exemptis & Romano pontifici immediatè subditis suprà recensuimus.

CAPUT SECUNDUM.

IN SICILIA.

§. I.

PANORMITANO archiepiscopo *Palermo*. suffragantur & subjaceot episcopi

Agrigentinus *Gergenti.*

Mazarensis *Mazara.*

Melitensis in iosulâ sar notâ ob equites Hospitalarios sancti Joannis Hierosolymitani *Malta*, qui mendosè dicitut Milevitanus in Notitiâ quinque patriarchatuum Romano pontifici subditorum publici juris factâ ante aliquot annos ex codice manuscripto bibliothecæ regiæ.

§. II.

MASSANENSI archiepiscopo *Messina* subsunt & suffraganmr episcopi

Cephalœdensis *Cifalu.*

Liparensis & Pactensis in vicinis insulis *Lipari* & *Patti* uniti per Bo-

nifacium VIII, ut fcribit Aubertus Miræus.

§. III.

MONTIS REGALIS archiepifcopo *Monte Reale* per Lucium III. Romanum pontificem inftituto, parent & fuffraganțur epifcopi

Catanenfis feu Catinenfis *Catania*.

Syracufanus *Siracofa*.

IN SARDINIA.

§. I.

CALARITANO archiepifcopo Sardiniæ & Corficæ Primati *Cagliari* cui junctus eft Sufalenfis feu Suellenfis epifcopus, fuffragantur & parent epifcopi

Ecclefienfis aliàs Sulcenfis, five Sulcitanus *Selci* & *Villa di Glefia* feu *Tglefias*.

Læfitanus *Leffa* vel *Monte Reale*.

Dolienfem *Doli* addunt Provinciale & Veteres Notitiæ cum Miræo.

§. II.

SASSARITANO archiepifcopo *Saffari*, fuffragantur & fubjacent epifcopi

Algarenfis feu Algierenfis *Algieri* vel *Alguer*.

Caftri Aragonenfis *Caftre Aragonefe*, qui antea Phaufanienfis feu Faufinenfis *Terra nova*.

Miræus addit Bofenfem *Bofi* & Emporienfem *Empurias*.

Loco hujus archiepifcopi Turritanum *Torre* exhibent Provinciale & Notitiæ cum pluribus fuffraganeis, Ampurienfi, Caftrenfi, Gifacenfi feu Girardenfi aut Gaffarenfi, Othanienfi, Planacenfi feu Plonatenfi, Roffanenfi & Sotrenfi five Sortrienfi.

§. III.

ARBORENSIS archiepifcopus *Arbora* vel *Oriftagni*, cui uniti dicuntur epifcopatus fanctæ Juftæ *fancta Jufta* & Ufellenfis five Torallenfis *Vffella*, nullos habet fuffraganeos Civitatenfis exemptus dicitur in Provinciali ecclefiarum. Apud Miræum præter duos epifcopatus memoratos recenfentur Galtellinenfis & Terralbenfis *Terra Alba*.

CAPUT TERTIUM.

IN GALLIA.

§. I.

BITURICENSIS archiepifcopo *Bourges* Aquitaniarum primati & patriarchæ metrop. Aquitaniæ I. fuffragantur ac parent epifcopi

Albienfis *Albi*.

Cadurcenfis *Cahors*.

Caftrenfis *Caftres*.

Claromontanus *Clermont*.

Florianus five Sancti Flori *Sainct Flour*.

Lemovicenfis *Limoges*.

Mimatenfis *Mende en Genaudan*.

Podienfis five Anicienfis. *Le Puy Noftre-Dame de Vellay* qui dicitur Domini Papæ & immediatè fubeft Romano pontifici.

Rutenenfis *Rodez*.

Tutelenfis *Tullea*.

Vabrenfis *Vabres*.

§. II.

BURDEGALENSI archiepifcopo *Bourdeaux* Aquitaniæ II metropolitano, fuffragantur & parent epifcopi

Agennenfis *Agen*.

Condomenfis *Condom*.

Engolifmenfis *Engoulefme*.

Lucionenfis *Luçon*.

Malleacenfis *Maillezais* qui modo Rupellam translatus eft *la Rochelle*.

Petracoricenfis *Perigueux*.

Pictavenfis. *Poitiers*.

Santonenfis *Saintes*.

Sarlatenfis *Sarlat*.

§. III.

AUSCIENSI five Auxitano archiepifc. *Aufch*. vel *Aux*. Aquitaniæ III. feu Novempopulaniæ metropolitano, fuffragantur ac parent epifcopi

Adurenfis *Aire*.

Aquenfis *Acqs*.

Baionenfis *Baionne*.

Conferanenfis *Conferans*.

Convenenfis *Comenge*.

Lectorenfis *Lectoure*.

Oletonenfis *Oleron*.

Tarbenfis *Tarbes*.

Vafatenfis *Bafas*.

§. IV.

NARBONENSI archiepifcopo *Narbonne* metropolitano I. Narbonenfis, fuffragantur ac parent epifcopi

Agathenfis *Agde*.

Alectenfis *Aleth*.

Biterrenfis *Beziers*.

Carcaffonenfis *Carcaffonne*.

Lodevenfis *Lodeve*.

Montis peffulani *Montpellier*.

Nemaufenfis *Nifmes*.

S. Pontij Tomeriarum *S. Pons de Tomiers*.

Uferienfis *Vfez*.

§. V.

AQUISEXTIENSI archiepifcopo *Aix en Provence* Narbonenfis II. metropolitano, fuffragantur ac parent epifcopi

Aptenfis *Apt*.

Cifterincenfis *Cifteron*.

Forojulienfis *Freius*.

Regienfis *Riez*.

Vapincenfis *Gap*.

§. VI.

TOLOSANO archiepifcopo *Toulouſe* Narbonenfis III. metropolitano per Joannem XXII. anno 1317. inftituto, fuffragantur ac parent epifcopi

Apamienfis *Pamiers*.

Lumbarienfis *Lombez*.

Mirapicenfis *Mirepoix*.

Montalbanenfis *Montauban*.

Rivenfis *Rieux*.

Sancti Papuli *S. Papoul*.

Vautenfis *Lauaur*.

§. VII.

VIENNENSI archiepifcopo *Vienne*, metropolitano I. Viennenfis, fuffragantur & parent epifcopi

Dienfis *Die*, junctus Valentinenfi.

Genevenfis *Geneve*.

Gratianopolitanus *Grenoble*.

Maurianenfis *S. Iean de Maurienne*.

Valentinenfis *Valence*.

Vivarienfis *Viviers*.

§. VIII.

ARELATENSI archiepifcopo, *Arles* metropolitano II. Viennenfis, fuffragantur ac parent epifcopi

Araufìcenfis *Orenge*.

Maffilienfis *Marfeille*.

Tolonenfis *Toulon*.

Triaftinenfis *S. Paul Tricaftin*.

§. IX.

AVENIONENSI archiepifcopo *Avignon*, Viennenfis III. metropolitano, fuffragantur ac parent epifcopi

Carpentoractenfis *Carpentras*.

Cavellicenfis *Cavaillon*.

Vafionenfis *Vaifon*.

§. X.

EBREDUNENSI archiepifcopo *Ambrun*, Alpium maritimarum metropolitano, fuffragantur ac parent epifcopi

Dinienfis *Digne*.

Glandatenfis *Glandeve*.

Graffenfis *Graffe*, cujus olim fedes Antipoli.

Nicienfis *Nice*.

Sanicienfis *Sennez*.

Vincienfis *Vence*.

§. XI.

TARANTASIENSI archiepifcopo, *Monftier en Tarantaife*, Alpium Graiarum ac Penninarum metropolitano, fuffraganțur ac parent epifcopi

Auguftenfis *Aofte*.

Sedunenfis *Sion*.

§. XII.

LUGDUNENSI archiepifcopo, *Lyon* Primati Galliarum, Lugdunenfis I. metropolitano, fuffragantur ac parent epifcopi

Auguftodunenfis *Autun*.

Cabillonenfis *Chalon fur Saone*.

Lingonenfis *Langres*, Dux & Par Franciæ.

Matifconenfis *Mafcon*.

§. XIII.

ROTHOMAGENSI archiepifcopo *Rouen*, Normanniæ primati Lugdunenfis II. metropolitano, fuffragantur ac parent epifcopi

Abrincenſis *Avranches.*
Baiocenſis *Bayeux.*
Conſtantienſis *Coutances.*
Ebroicenſis *Evreux.*
Lexovienſis *Liſieux.*
Sagienſis *Seez.*

§. XIV.

TURONENSI archiepiſcopo *Tours*, Lugdunenſis III. metropolitano, ſuffragantur ac parent epiſcopi
Andegavenſis *Angers.*
Briocenſis *Sainct Brieu.*
Cenomanenſis *le Mans.*
Coriſopitenſis *Kymper.*
Dolenſis *Dol:* qui ſe à Nomenoij tempore uſque ad Innocentij III. pontificatum, archiepiſcopali dignitate ornabat.
Leonenſis *S. Paul de Leon.*
Maclovienſis, *S. Malo.*
Nannetenſis *Nantes.*
Redonenſis *Rennes.*
Trecorenſis *Triguier.*
Venetenſis *Vannes.*

§. XV.

SENONENSI archiepiſcopo *Sens*, Lugdunenſis IV. metropolitano, ſuffragantur ac parent epiſcopi
Autiſſiodorenſis *Auxerre.*
Nivernenſis *Nevers.*
Trecenſis *Troyes.*

§. XVI.

PARISIENSI archiepiſcopo *Paris*, quem Senonenſi provincia in duas diviſa inſtituit anno 1622. Gregorius XV. papa, ſuffragantur ac parent epiſcopi
Aurelianenſis *Orleans.*
Carnotenſis *Chartres.*
Meldenſis *Meaux.*

§. XVII.

VESONTIONENSI archiepiſcopo *Beſançon* Maximæ Sequanorum, quæ & olim Lugdunenſibus accenſebatur, ſuffragantur ac parent epiſcopi
Baſileenſis *Baſle.*
Bellicenſis *Belley.*
Lauſanenſis *Loſane.*

§. XVIII.

TREVERENSI archiepiſcopo, *Treves*, Belgicæ I. metropolitano, S.R.I. Electori Principi, ſuffragantur ac parent epiſcopi
Metenſis *Mets.*
Tullenſis *Toul.*
Virdunenſis *Verdun.*

§. XIX.

REMENSI archiepiſcopo *Rheims* Belgicæ II. metropolitano, Duci ac Pari Franciæ primo, ſuffragantur ac parent epiſcopi
Ambianenſis *Amiens.*
Bellovacenſis *Beauvais*, Comes & Par.
Bononienſis *Boulogne*, ex Tarvanenſi.
Catalaunenſis *Chaalons*, Comes & Par.
Laudunenſis *Laon*, Dux & Par.
Noviomenſis *Noyon*, Comes & Par.
Silvanectenſis *Senlis.*
Sueſſionenſis *Soiſſons*, qui primum inter ſuffraganeos dignitatis locum obtinet juxta verſiculum vulgarem: *Vrbs debet verè hac poſt Remos prima ſedere:* & ſede Remenſi vacante jam ſæpius reges Chriſtianiſſimos ſacro chriſmate inunxit præcipuo quodam veluti jure Sueſſionum antiſtes.

§. XX.

CAMERACENSI archiepiſcopo *Cambray*, III. Belgicæ metropolitano à Paulo IV. anno 1559. inſtituto, ſuffragantur ac parent epiſcopi
Atrebatenſis *Arras.*
Audomarenſis *S. Omer*, ex Tarvanenſi cum Bononienſi, & Iprenſi delibatus.
Namurcenſis *Namur.*
Tornacenſis *Tournay.*

§. XXI.

MACHLINIENSI archiepiſcopo *Malines*, Belgicæ IV. metropolitano à Paulo IV. anno 1559. inſtituto, ſuffragantur ac parent epiſcopi, qui omnes de novo ab eodem papa creati
Brugenſis *Bruges.*
Gandavenſis *Gand.*
Iprenſis *Ipres*, ex parte Tarvanenſis, ſeu Morinenſis.
Ruremundenſis *Ruremonde.*
Silvaducenſis *Boſleduc.*

§. XXII.

VLTRAIECTENSI archiepiſcopo *Vtrecht*, qui ex epiſcopo in metropolitanum ſive Germaniæ III. ſive Belgicæ V. anno 1559. à Paulo IV. papa evectus eſt, ſuffragantur ac parent epiſcopi ab eodem pariter de novo creati,
Daventrienſis *Deventer.*
Harlemenſis *Harlem.*
Groningenſis *Groningue.*
Leovardienſis *Leuvarden.*
Middelburgenſis *Middelbourg*. Hic verò ſolus cum Harlemenſi intra veteres Galliæ terminos continetur, reliqui ultra Rheni alveum, qui olim poſitus erat limes.

§. XXIII.

COLONIENSI archiepiſcopo *Cologne*, Germaniæ II. metropolitano S. R. I. Electori Principi, ſuffragantur ac parent epiſcopi plures ultra Rhenum; unus verò cis antiquos Galliæ limites.
Leodienſis *Liege.*

§. XXIV.

MOGUNTINO archiepiſcopo *Mayance*, Germaniæ I. metropolitano S. R. I. Electori primo ac Principi, ſuffragantur ac parent epiſcopi cis Rhenum, adeóque intra veteres Galliæ Auguſtanæ limites (nam de aliis ſuo loco)
Argentinenſis *Strazbourg.*
Conſtantienſis *Conſtance ſur le Rhin.*
Spirenſis *Spire.*
Wormatienſis *Vormes.*

CAPUT IV.

IN HISPANIA.

§. I.

TOLETANO archiepiſcopo *Toledo*, Hiſpaniarum primati parent, & ſuffragantur epiſcopi
Carthaginis novæ ſive Spartariæ, qui & Murcienſis *Cartagena*, *Murcia.*
Conchenſis *Cuença.*
Cordubenſis *Cordoua.*
Giennenſis *Iaen*, qui tamen Hiſpalenſi ſubjicitur in Romano eccleſiarum Provinciali.
Segobienſis *Segovia*
Seguntinus *Siguença.*
Valliſoletanus ſive Pintianus anno 1595. per Clementem VIII. inſtitutus *Valladolid.*
Uxamenſis, ſive Oxomenſis *Oſma.*
Addit Accinctinenſem Notitia patriarchatuum fortè pro Giennenſi vel Accitano.

§. II.

BURGENSI archiepiſcopo *Burgos*, per Gregorium XIII. in Caſtella veteri inſtituto, ſuffragantur & ſubjacent epiſcopi
Calagurritanus *Calahorra*, quæ diſtincta eſt à Calarogâ patria S. Dominici in diœceſi Oxomenſi.
Palentinus *Palença.*
Pampelonenſis ſive Pompeiopolitanus *Pampelona* in regno Navarræ.

§. III.

COMPOSTELLANO archiepiſcopo *Saint Iago di Compoſtella*, in Gallœciâ per Calixtum II. Papam anno 1119. ex Emeritenſi urbe tum Mauris ſubdita tranſlato, parent & ſuffragantur epiſcopi
Abulenſis *Avila.*
Aſturicenſis *Aſtorga.*
Aurienſis ſive Orenſis *Orenſe.*
Caurienſis *Coria.*
Lucenſis *Lugo.*
Mindonienſis *Mondonhedo.*
Mirobricenſis ſive Rodericopoleos. aut Civitatenſis *Ciuidad-Rodrigo.*
Pacenſis ſeu Baldaiocenſis *Badaios.*
Placentinus *Placença*, *Plazencia.*
Salmanticenſis *Salamanca.*
Tudenſis *Tuy.*
Zamorenſis *Samora.*
Legionenſis *Leon*, & Ovetenſis *Oviedo*, quem tradit Miræus olim metropoliticum jus habuiſſe; perhibentur exempti, & Papæ immediatè ſubjecti.
Adjungitur Egitanenſis in Provinciali Romano cæteris hujus metropolitæ ſuffraganeis, quem modò Lerienſem dici, & Olyſſiponenſi ſubeſſe memorant.

§. IV.

BRACARENSI archiepiſcopo *Braga*, per Paſchalem II. anno 1113. conſtituto ſuffragântur, & ſubjacent epiſcopi

Lamecenſis *Lamego.*

Mirandenſis, per Paulum III. *Miranda.*

Portuenſis, ſeu Portucalenſis *Porto.*

Viſeenſis *Viſeo* vel *Viſeu.*

Guardienſem addir Miræus, quem olim dictum fuiſſe Igæditanum autumat.

§. V.

OLYSIPONENSI archiepiſcopo *Lisboa*, per Bonifacium IX. anno 1390. inſtituto, ſuffragantur ac parent epiſcopi

Conimbricenſis, ſen Colinbrienſis *Coimbra.*

Gnardienſis *Guardia* vel *Garda.*

Lerienſis ſive Egitanienſis, aut Igæditanus, per Paulum III. inſtitutus *Leyra*, quem cum præcedenti Miræus Bracarenſi adjudicat.

Portalegrenſis *Portalegre*, per Paulum III.

Extra Europam.

Angrenſis, in Tercera inſula *Angra.*

Braſilienſis in Americæ Meridionalis continente in Urbe S. Salvatoris ad Bahiam omnium Sanctorum *San Salvador*, *Baya de todos los Santos.*

Congenſis in Æthiopiæ inferioris parte, quæ ad Occidentem vergit *Congo.*

Funchalenſis in Maderâ inſulâ Fortunatis vicinâ *Funchalo.*

Sancti Jacobi in Heſperidibus, è regione Capitis ſeu Promontorij Viridis *San Iago.*

Sancti Thomæ, in Inſulâ Æquatori ſubjectâ *San Thomè* vel *Pavoaſan.*

Septenſis in Mauritania Tingitanâ *Centa* ad Herculeum fretum.

§. VI.

EBORENSI ſive Elbotenſi *Evora*, per Paulum III. anno 1540. inſtituto ſuffragantur & parenr epiſcopi

Albenſis *Elvaz.*

Silvenſis prope Pharum in Algarbiorum regno *Silves.*

Tingenſis ſive Tingiranus in eadem Mauritania ad Herculeum Fretum *Tanger.* Hunc tamen cum Septenſi unitum memorar Aubertus Miræus.

§. VII.

HISPALENSI archiepiſcopo *Sevilla*, ſuffragantur & ſubjacenr epiſcopi

Gaditanus *Caliz* vel *Cadix.*

Canarienſis in inſulis Fortunatis *Canaria*, qui & Rubicenſis dicitur erectus per Benedictum XIII.

Malacitanus *Malaga.*

Gnadicenſem olim Accitanum dictum addit Miræus, quem alij Granatenſi ſubjiciunt.

Multas hoc loco civitates exhibet Notitia patriarchatuum, qnarum vocabula admodum depravata reperies.

§. VIII.

GRANATENSI archiepiſcopo *Granada*, per Alexandrum VI. papam inſtituto, ſuffragantur & parent epiſcopi.

Almerienſis *Almeria.*

Guadicenſis ſive Accitanus *Gnadix.*

Quibus in Provinciali Romano adhæret Malacenſis, ſeu Malagenenſis ſupra ſcriptus *Malaga.*

§. IX.

VALENTINO archiepiſcopo *Valentia*, per Innocentium VIII. papam anno 1492. inſtituto, ut quidem docet Miræus, ſuffragantur & parent epiſcopi

Oriolanus *Orvelha*, per Julium II. anno 1513.

Majoricenſis in Balearibus *Mallorca.*

Segobricenſis *Segorve.*

Addit & Carthaginenſem Provinciale Romanum editum circa annum M. DV. quod etiam moner ab Alexandro VI. Valentiam factam fuiſſe metropolim.

§. X.

TARRACONENSI archiepiſcopo *Tarragona*, ſuffragantur & parent epiſcopi

Barcinonenſis *Barcelona.*

Celſonenſis *Solſona.*

Dertoſanus ſen Dertuſenſis *Tortoſa.*

Elnenſis ſive Helenenſis *Elna* vel *Perpeniano.*

Gerundenſis *Girona.*

Ilerdenſis *Lerida.*

Vicenſis ſive Auſonenſis *Vich.*

Urgelitanus ſive Urgellenſis *Urgel.*

Perpinianenſem per Paulum V. creatum addit cæteris Aubertus Miræus.

§. XI.

CÆSARAUGUSTANO archiepiſcopo *Saragoça*, ſubſunt ac ſuffragantur epiſcopi

Albaracinenſis *Albarazin.*

Barbaſtrenſis *Balbaſtro.*

Jaccenſis *Iacca.*

Oſcenſis *Hueſca.*

Terulenſis *Tervel.*

Teriaſſonenſis *Taraſſona.*

Provinciale eccleſiarum chriſtiani orbis ex libro Cancellariæ apoſtolicæ editum docet

I. Cæſarauguſtam priùs Tarraconenſi metropoli ſubditam à Joanne XXII anno ſecundo ſui pontificatus factam fuiſſe metropolim.

II. Oſcenſem epiſcopatum Jaccenſi fuiſſe canonicè annexum.

III. Calagurritanum, qui modò Burgêſi metropolitano cum Pampilonenſi ſubeſt, fuiſſe Calciatenſi unitum.

IV. Segobricenſi, qui olim fuerat provinciæ Toletanæ, modò Valentinæ, annexam quoque fuiſſe eccleſiam Albarizenſem.

Ex qnibus videas velim quanta in Hiſpanis epiſcopatibus mutatio contigerit, etiam ab aliquot proximè lapſis ſæculis.

CAPUT V.

IN INSULIS

BRITANNICIS.

§. I.

CANTUARIENSI archiepiſcopo *Kenterbury*, vel *Cantorbery*, *Cantorbie*, & *Cantelberg*, parent, & ſuffragantur epiſcopi

Aſaphenſis ſive Aſſavenſis, aut Eluvenſis *Saint Aſaph* vel *Aſſe.*

Banghorenſis *Bancher* vel *Banger.*

Bathonienſis *Bath*, cui junctus Vellenſis *Vvels.*

Briſtolienſis *Briſtovv*, ab Henrico VIII. cum Gloceſtrenſi *Gloceſter*, Oxonienſi *Oxford*, & Petrobutgenſi *Peterburg* vel *Pierrebourg*, contra fas juſque omne neglecta Romani pontificis auctoritate inſtitutus.

Ciceſtrienſis *Chicheſter.*

Elienſis ſive Helyenſis *Ely* vel *Elie* in inſula.

Exonienſis *Exceſter.*

Herefordienſis *Herfords* vel *Herforde.*

Landavenſis *Landaff.*

Lichfeldenſis *Lichfeld*, cui Convertrenſis junctus eſt *Conventrée.*

Lincolnienſis *Lincolne.*

Londinenſis *London*, *Londres.*

Menevenſis ſive S. Davidis in Vallia, ſive Cambria *S. Davids.*

Norvuicenſis *Norvvich.*

Roffenſis ſive Roveceſtrenſis *Rocheſter.*

Saliſburienſis ſeu Sareſbyrienſis, olim Schyreburgenſis *Saleſbury.*

Vvigornienſis *Vvorceſter.*

Vvintonienſis *Vvincheſter*, mendosè *Vinton.*

§. II.

EBORACENSI archiepiſcopo *Yorch*, in eodem Angliæ regno, ſuffragantur & ſubſunt epiſcopi

Carleolenſis ſive Luguvallenſis *Carlile*, vel *Carrel.*

Ceſtrienſis *Ceſter.*

Dunelmenſis *Durham.*

Ut omittam Scotiæ epiſcopos, quibus à Cœleſtino III. anno M. C. XCII. exemptis, Sixtus IV. anno M. CCCC. LXXI. ſequentes duos præfecit archiepiſcopos.

§. III.

SANCTANDRSANO archiepiscopo S. *Andrews* vel *André*, in regno Scotiæ, suffragantur & parent episcopi

Aberdoniensis *Aberdon*.

Brechinensis *Brechin*.

Cathanensis sive Kathenensis *Cathnés*, vel *Couthnes*, cujus olim sedes fuit Donroduni *Dornox* vel *Dunroden*.

Dunkeldensis *Dunkell*.

Dunblivensis sive Dumblanensis *Dumblain*.

Moraviensis *Mourray* vel *Muray* qui sedem olim habebat Elgiæ *Elgin*.

Rossensis seu Rossimacensis, aut Rosmarchinensis *Rosse*, ejus sedes translata est Chanonricam *Chanoury* vel *Chanrie*.

Orcadensis, denique adjungendus sive Kirvallensis sive Kirknensis, *Kirchwal* in Mainlandia Orcadum maxima, qui etiam dictus est Insulensis.

§. IV.

GLASCENSI archiepiscopo *Glasqno*, per eundem Sixtum IV. in altera parte Scotici regni instituto, subsunt ac suffragantur episcopi

Argatheliensis seu Lismorensis *Argile* sedet nunc Lismoræ, *Lismor*.

Gallovidiensis sive Candidæ Casæ *Gallowvay* nunc *Vvithery* vel *Vvithern*.

Hebudensis sive Sodorensis, aut insularum Hebridum, in insula quam Suram vocant, *Sodore*. Huic episcopo paret etiam Moneda sive Mona Cæsaris, *l'Isle de Man*, quæ est Angliam inter & Hiberniam.

§. V.

ARMACANO in Ultonia Hiberniæ Provinciâ archiepiscopo *Armath en Vlster*, per Eugenium III. anno 1151. aut sequenti instituto cum tribus aliis de quibus postea dicendum, suffragantur ac parent episcopi

Ardacensis sive Ardaxadensis *Ardrée* vel *Ardache*.

Dunensis *Dovvne*, cui uniti dicuntur Conerensis & Dromorensis *Conner & Dromoore*.

Kilmorensis *Kilmore* cui junctus est Clogherensis *Clocher*.

Mediensis sive Clvavaradensis *Navan*.

Rapotensis sive Rathbonensis *Raphe* vel *Robogh*, cui Dertiensis *Dirry* vel *Dirre*, adhæret.

Miræus addit Duntxeranensem *Dondalck*, & Clvavensem *Kiloom*. At Provinciale ecclesiarum editum ex libro Cancellariæ apostolicæ circa annum Christi quingentesimum super millesimum longè plures iis exhibet.

§. VI.

DUBLINENSI in Lagenia archiepiscopo, *Dublin en Leynster*, cui junctus dicitur.

Glanderanensis sive Glendelacensis episc. *Glandalack* vel *Glandelovve*, parent & suffragantur episcopi

Darensis seu Kildarensis *Kildare*.

Lechinensis, aliàs Laghlinensis *Laghlin*, cui Fernensis seu Defernensis *Ferns*, adhæret.

Osseriensis, qui etiam Ossotensis vel de Tamico dicitur, & Miræo Kilkenniensis *Ossray* vel *Ossery*, & *Kilkenne*.

§. VII.

CASSELLENSI in Momonia archiepiscopo *Cashel* vel *Cassyl en Mounster*, cui uniti perhibentur Clommellensis, & Emliensis sive Aunensis *Clommel & Emmelen* vel *Emley*. subjacent & suffragantur episcopi

Ardosartensis *Ardat*.

Corcagensis *Corke*, cui juncti dicuntur Clonensis & Yougallensis, *Clon & Yougall*.

Kynsaliensis *Kynsall*, cui adhæret Rossensis *Rosse*.

Limericensis *Limericke*, cui junctus Kilmalocensis.

Vvaterfordensis *Vvaterford*, cum adjuncto Lismorensi *Lismor*.

Provinciale Romanum aliæque posteriores Notitiæ plurimum variant in proferendis episcopatuum Hiberniæ nominibus.

§. VIII.

TUAMENTI in Connaciâ archiepiscopo *Toam* vel *Thaum en Connagh* cui perhibentur uniti Achadensis vel Alachendensis, Duacensis sive de Celmonduacho, & Moyensis in Clariâ *Avaghdovvne*, *Galuben* vel *Galvai*, & *Moy en Clare*, suffragantur & parent episcopi

Achoriranus *Achoury*.

Kilmacullensis *Kilmacullo*, cui junctus dicitur Clonefertensis *Clonfert*.

Laonensis sive Killaloënsis *Kyllaloe*.

Motiensis *Meore*, unitus Killaleiensi & Moyensi in Mayensi Comitatu *Moy en Mayo*, quem de Mageo appellare videtur Notitia episcopatuum edita ex codice mss. bibliothecæ Thuanæ.

Est etiam Olfinnensis *Olfin*, & Roscomensis *Roscoman*, apud Miræum. Verum ut jam monui nomenclatura episcopatuum Hiberniæ, apud recentiores vacillat.

CAPUT VI.

IN GERMANIA, CISRHENANA, ET TRANSRHENANA.

§. I.

TREVIRENSIS archiepiscopi *Trier* vel *Treves*.

§. II.

BISUNTINI seu Vesontionensis archiepiscopi *Besantz* vel *Besançon*.

§. III.

CAMARACENSIS archiepiscopi *Camerich* vel *Cambray*.

§. IV.

MACHLINIENSIS archiepiscopi *Mechelen* vel *Malines*. Suffraganei omnes episcopi intra Galliæ veteris terminos continentur: quibus vulgò etiam adjungi solent

§. V.

ULTRAIECTINO Præsuli, qui etiam Trajectensis dicitur, *Vtrecht* subjecti episcopi: licet plures versentur ultra veterem medium que Rheni alveum, quià Cluverio eruditisque Geographis statuitur Galliæ Germaniæque certissimus limes.

§. VI.

COLONIENSI sive Agrippinensi archiepiscopo *Coln* vel *Cologne*, parent trans Rhenum ac suffragantur episcopi,

Mindensis *Mindin*.

Monasteriensis antea dictus Mimigardevordēsis in Vvestfaliâ *Munster*.

Osnaburgensis *Osnabrug*.

Cum Leodiensi qui cis Rhenum versatur & intra cancellos ac limites veteris Galliæ coërcetur.

§. VII.

MOGUNTINO archiepiscopo *Mentz* vel *Mayence*. Suffragantur ultra Rhenum ac parent episcopi.

Augustanus *Augspurg* vel *Ausbourg*.

Curiensis *Chur* vel *Croire in Retia*.

Eistetensis seu Aischadianus *Aischstet*.

Halberstatensis *Halberstat*.

Herbipolensis seu Virthurgensis *Vvirtzburg*.

Hildesimensis *Hildesheim*.

Paderbornensis siva Paderbunensis *Paderborn*.

Verdensis *Ferden*.

Bambergensis seu Bandeburgensis *Bamberg* exemptus immediatè Rom. pontifici subjicitur.

Argentoratensis verò sive Stratoburgensis *Stratzbourg*.

Constantiensis *Costnitz* vel *Constance*.

Spirensis *Spier* vel *Spire* & Vvormatiensis *Vvorms* vel *Vormes* cis Rhenum incolunt, adeóque de iis nobis agendum fuit cum aliis ad Augustanam seu Ptolemaïcam Galliam spectantibus.

§. VIII.

SALISBURGENSI sive Juvavensi archiepiscopo per Leonem III. papam instituto *Saltzburg*, suffragantur

suffragantur ac parent episcopi
Brixinensis *Brixen*.
Chiemensis *Chiemse*.
Frisingensis *Frisingen*.
Gurcensis *Gurez* Miræo dicitur Goriciensis *Goritz* in Carinthia anno 1073. institutus.
Laventinensis *Lavenmutz* vel *Lavenmonde*.
Passaviensis sive Paraviensis ad Oeni & Danubij confluentes *Passavv*.
Ratisponensis *Regenspurg* vel *Ratisbone*.
Seccoviensis *Seckavv*.
Cum exemptis tribus.
Labacensi *Laubach*.
Neostadiensi sive Novæ civitatis ut dicitur in Provinciali ecclesiarum *Neustat* vel *Neuvstad*
Viennensi *Vvien* vel *Vienne*.

§. IX.

Pragensi archiepiscopo *Prague* per Clementem VI. papam anno 1344. instituto, subsunt ac suffragantur episcopi
Litomissensis *Litomissel*.
Moraviensis sive Olomucensis *Olmutz*.
Ex Provinciali ecclesiarum didicimus post annum Domini MCCC. à Clemente papa erectam esse ecclesiam Pragensem in archiepiscopalem & monasterium Latomissense in cathedralem, ipsam vero Olomucensem prius fuisse Moguntinæ subjectam.

§. X.

Magdeburgensi archiepiscopo *Meydburg* vel *Magdebourg*, suffragantur ac parent episcopi
Brandeburgensis *Brandeburg*.
Havelburgensis *Havelburg*.
Merseburgensis *Mersburg*.
Misenensis seu Misnensis *Meyssen* vel *Misnen*.
Naumburgensis *Naumburg* qui etiam Cicensis seu Citizensis dictos reperitur.

§. XI.

Bremensi archiepiscopo *Bremen*. qui olim etiam Hamburgensis *Hamburg* ut pluribus docet Albertus Krantsius in sua metropoli, suffragantur ac subsunt episcopi
Lubecensis ex Aldeburgensi *Lubeck*.
Raceburgensis sive Rakebrugensis *Raseburg* vel *Ratzenbourg*.
Svverinensis sive Mechelburgensis, ut habet Miræus, *Schevvrin* vel *Svverin*.
Addit Provinciale ecclesiarum sæpe jam sæpius à nobis laudatum Bardicensem & Slesvvicensem, sive, ut habet Notitia patriarchatuum, Barduicensem & Solesvvicensem cum Rigensi vel Amonensi.

CAPUT VII.

IN REGNIS DANIÆ ET SUECIÆ.

§. I.

Lundensi archiepiscopo *London* vel *Londen* per Urbanum II. papam anno 1092. instituto, suffragantur, ut quidem habetur in Provinciali Romano & Notitia patriarchatuum, aliisque tum editis tum calamo exaratis, ac subsunt episcopi
Arbusiensis sive Arrisiensis *Arbusen* in Jutlandia.
Burgaliensis forte Alburgensis *Alborg*, qui solus hîc deesset ex episcopis Jutiæ.
Othoniensis *Ottenzée* vel *Odensée*.
Ripensis *Rip* vel *Ryppe*.
Roschildensis seu Rochiltensis *Roschile*.
Selevicensis seu Slesvvicensis, *Slezvvich*.
Vvibergensis seu Viburgensis *Viborg*.
Revaliensem iis addit Miræus in Notitia, quem in Politia prætermit.

§.

Nidrosiensi archiepiscopo *Truntheim* vel *Dronteim*, ab Eugenio III. anno 1148. ut docent plures, instituto, suffragantur ac parent episcopi
Bergensis *Bergen* vel *Berghes*.
Faceiensis sive Rivensis.
Gravelandiensis, vel ex Miræo Gronelandiensis.
Hamarensis sive Amatropensis *Hammar*.
Hasloënsis sive Ansloënsis *Aslo* vel *Opslo*: cui urbi exustæ substitutam aiunt fuisse novam urbem Christianiam dictam à Rege Christiano IV.
Hortadensis seu Nortadensis: forte Orcadensis, ut habet Miræus *Kirkvval*: cum scilicet Orcades & Hebrides, in quibus Sodora, *Sure* Daniæ regibus parerent.
Nislandensis.
Stavangarensis sive Staviancienſis *Stafanger*.
Suderegensis vel Subtraiensis.
Addit Miræus Holensem seu Holanensem *Hola* & Scalholtanum *Scalholt*.

§. III.

Upsalensi in Regno Sueciæ archiepiscopo *Vpsal*, per Eugenium III. anno 1148. instituto, suffragantur ac parent episcopi
Aboënsis *Abo*.
Arosiensis qui etiam Auguriensis *Arot*, *Aroesen* vel *Vvesteras*.
Lincopensis sive Lingacopensis *Lencopen* vel *Lincopingen*.
Scarensis *Scare*.
Strauvinensis, qui fortè Miræi Stragimensis sive Stregenensis *Strengennes*.
Vvescionensis seu Vestiensis qui fortè idem cum Voisoniensi de quo paulò post agetur, *Vvexo* Miræus ejus loco proponit Vellimenensem *Vellimen*.

CAPUT VIII.

IN POLONIÆ REGNO, VICINISQUE PROVINCIIS.

§. I.

Gnesnensi archiepiscopo & Regni Poloniæ Primati *Gnesne*, *Gniezno* vel *Gniesen*, parent & suffragantur episcopi
Camminensis sive Pomeraniensis *Camin* in Pomerania.
Cracoviensis *Kracovv*.
Culmensis unitus Pomesaniensi in insula sanctæ Mariæ *Culm & Pomesan* in Prusia Regali.
Lebusiensis sive Libuensis *Lebus*.
Lusucensis quem alij Luceoriensem vocant *Luzcko* vel *Lusuc*.
Mazoviensis *de Masovie*.
Plocensis sive Plocensis *Plosko*.
Posnaniensis sive Poznacensis *Pozna*.
Vilnensis *Vilne Vvilde* vel *Vilenski*.
VVladislavviensis *VVadislavv*.
Uratislaviensis & corruptè Ureditilacensis *Breslavv*.
Varmiensis Sambiensi unitus *Varmie & Sambie*, exemptus papæ subest.
Addit Miræus Mednicensem in Samogitia *Miedniki*, & Vendensem *Venden* in Livonia per Sixtum V. papam satagente Stephano Batorio Polonorum Rege erectum.

§. II.

Rigensi archiepiscopo in Livonia *Regia*, subjecti fuerunt quantum colligere possumus ex Provinciali ecclesiarum sæpius citato.
Osiliensis in insula vicina *Oesel*.
Pomesanensis in insula B. Mariæ, quem junctum diximus fuisse Culmensi.
Ruthenensis, in Moscovia.
Semigalleosis *Semgal* vel *Semigallen*.
Toroniensis sive Torunensis *Toorn* vel *Torun*.
Trabalensis, Vvöisomensis & Vviomensis mihi incogniti, nisi Trapatensem seu Derprensem *Derpe* Varmiensem *en Varmerland*, & Gerlandensem sive Curiensem de quibus Miræus, agnoscere velis.

§. III.

Leopolitano sive Leopoliensi archiepiscopo *Lvvovv*, vel *Reusch-Levvnberg* vel *Lembourg*, anno 1361. per Urbanum V. papam instituto, suffragantur episcopi catholici,
Chelmensis *Chelm*.

Kamenlensis sive Camenecensis *Kamenseck*

Kioviensis *Kiovv*.

Præmistaviensis sive Præmisliensis *Przemisl* vel *Premislavv*.

Sunt præter hos alij quidam episcopi Græcorum ritibus addicti & Patriarchæ Constantinopolitano subjecti, qnos Vladicas, hoc est, Oeconomos, seu Dispensatores dici perhibent: de quibus plura Baronius ad calcem tomi VII. annalium ecclesiasticorum, Possevinus, Miræus, aliique.

Kioviensi metropolitæ *Kiovv* parent episcopi Ruthenici ritus septem

Chelmensis *Chelm*.

Leopoliensis *Luvov*.

Luccoriensis *Lutzo*.

Piuscensis.

Polocensis *Polotzo*.

Præmisliensis *Prezemisl*.

Vlodomiriensis *Vvlodomier*.

Cæterum Russiæ huic Nigræ sive Minori jungere possumus Moscoviam sive Rutheniam Majorem, in qua

MOSCOVIENSI sive Moscuensi patriarchæ seu primati *Moscua*.

ROSTHOVIENSI ET NOVOGRADENSI *Rostovv* & *Novogrodek*, metropolitanis schismaticis dicuntur parere ac suffragari episcopi

Casanensis *Casan*.

Columuensis *Kolon*.

Cortizensis seu Gortiziensis.

Razannensis *Rezan*.

Sunlescensis seu Smolescensis ad Borysthenem *Smolensko*.

Susdaliensis.

Tueriensis *Tuer*.

Vologdensis *Vvologd*.

CAPUT IX.

IN HVNGARIA.

§. I.

STRIGONIENSI archiepiscopo Regni Hungarici primati *Gran* vel *Graan*, qui modo residet Tyrnaniæ *Dorne*, parent & suffragantur episcopi

Agriensis *Eger* vel *Agria*.

Jauriensis sive Javarinensis *Iavarin Rab* vel *Gevner*.

Nitriensis *Neytrach* vel *Berzenze*.

Quinqueecclesiensis *Funf-Kirchen* vel *Otegyhazac*.

Vacciensis seu Vatiensis *Vatz* vel *Voczen*.

Vesprimensis sive Vesprumiensis *Vesprin* vel *Vuesprun*.

§. II.

COLOCIENSI sive Colossensi; archiepiscopo *Coloss* vel *Colotz*, subsunt & suffragantur episcopi

Busnensis fortè Budensis aut potius Bosnensis *Bossena*.

Cenadiensis sive Chonadiensis *Chonad*.

Nanderillensis.

Sirmiensis *Sirmich* vel *Szerem* olim regionum istrum omnium metropolitanus.

Transilvanensis sive Ultrasilvanus *en Transilvanie*. Miræus habet Albæ Juliæ in Trasilvania *Gula feirvar*, qui & addit Hermanstadensem & Bathensem episcopos in eodem Principatu à quibusdam adjungi.

Vvaradiensis sive Varadensis *Varadin*.

Zagrabiensis seu Zagabriensis *Agram* vel *Zagabria*.

CAPUT X.

IN DALMATIA VICINISQVE PROVINCIIS ATQUE INSVLIS MARIS MEDITERRANEI.

§. I.

IADERENSI archiepiscopo *Zara* ad sinum Adriaticum suffragantur & parent episcopi

Arbensis in insula.

Ausanensis sive Apsarensis, rectius ni fallor Apsortensis *Ossero*.

Vegliensis sive Veglenensis *Veggia* in insula.

Novensem & Segniensem alij Spalatensi subjiciunt.

§. II.

SPALATENSI archiepiscopo qui & Salonitanus antistes *Spalato*, cui unitus dicitur Alminiensis *Almiza*, parent & suffragantur episcopi

Carbonacensis sive Kerbanensis nunc Modrusiensis *Modrussa*.

Parensis sive Phariensis *l'Isle de Lesina*.

Novensis *Nova*.

Scardonensis *Scardona*.

Sebenicensis erectus à Bonifacio VIII. *Sebenico*.

Segniensis *Zegna*.

Tinensis sive Tininiensis *Tina*.

Traguriensis *Travv*.

Addunt & quidam Ottoriensem ac Sanadriensem *Sanadria*.

§. III.

RAGUSINO sive Epidaurensi archiepiscopo *Ragusi la Nuova*, suffragari dicuntur episcopi

Buduanensis *Budoa*.

Bossonensis sive Bossensis.

Garzalensis *Garzala*.

Rosonensis sive Sragnensis cum Curzolensi ut monent, unitus, *Stagno & Curzola*.

Stephanensis *Stephano*.

Tribuliensis sive Tribuiensis in castello Liburniæ *Tribigna*, unitus Marcatensi *Marcana*.

§. IV.

DYRRACHINO seu Duracensi archiepiscopo *Durazzo* vel *Du-* suffragari dicuntur episcopi

Albanensis *Alba*.

Bendensis *Beuda*.

Canoniensis *Canonia*.

Croiensis *Croia*.

Lisiensis *Lisia*.

§. V.

ANTIBARENSI archiepiscopo, sive, ut aliqui codices mendosè habent, Antiparensi aut Ananarensi, per Alexandrum II. papam anno 1062. in regno Serviæ instituto, suffragabantur ut discimus ex displomate Alexandri apud Baronium anno 1062. episcopi,

Aleuiensis.

Buduanensis *Budoa*.

Drivastensis seu Trivastensis *Drivaste*.

Dulciniensis *Dolcigno*.

Eisterensis.

Polastrensis *Polastro*.

Saparensis.

Scodrensis *Scutari*.

Scerbiensis.

Suacinensis *Soacino*.

Provinciale sæpius citatum cum Notitiis quibusdam Antivarensi hos submittit episcopos

Arbanensem forte Albanensem.

Croacensem seu Croyanensem.

Dulcinensem.

Divastriensem seu Drivascensem.

Polatensem sen Polanestensem.

Sabatensem.

Sardensem fortè Sardicensem.

Serdinensem s. Scodrensem qui postea recentiori nomine dictus sit Scutarensis, & Suacinensem.

§. VI.

CORCYRENSI archiepiscopo *Corfou* parent ac suffragantur episcopi

Cephalœniensis *Cefalogna*.

Zacynthinus *Zante*.

§. VII.

CRETANSI sive Candiensi archiepiscopo, *Candia* parent ac suffragantur episcopi

Arcadiensis *Arcadia*.

Caneensis seu Gortynensis, *la Canea*.

Chersonesi *Cheronesso*.

Mellipotamensis *Mellipotamo*.

Retimensis *Rettimo*.

Sicchimēsis seu Cissamensis *Sicchimo*.

Sitiensis sive Sithiensis unitus Hierapetrensi, *Sitia*, *Ierapetra*.

Cluverius docet Candiensi metropolitæ octo parere episcopos, ac Provinciale similesque libelli à nobis mox citati quinque dumtaxat assignant episcopos.

Arianensem.

Canricensem.

Cortinensem seu potius Gortynensem.

Kirotovissiensem.

Milopotamiensem.

§. VIII.

NICOSIENSI quoque in Cypro insula olim ditionis Venetæ nunc Turcicæ Metropolitano, notitiæ recentiores subjiciunt episcopos,
Famagustanum *Famagosta*.
Limichoniensem sive Limochiensem,
Paphensem *Baffa*.
Antiquiores verò Constantiæ sive Salaminæ metropoli adjungunt urbes.
Amathunta *Amathusia*,
Arsenas *Arzo*,
Carpasinem *Carpazio*.
Ceraunium *Cerines*.
Citium.
Curium.
Cyteriam seu Ceraunium *Cerines*.
Cythros.
Lapithum.
Paphum *Baffa*.
Solos *Soli*.
Tamasum.
Trimithunta.

CAPUT XI.

IN GRÆCIA, ASIA, ÆGYPTO ET AFRICA.

§. I.

QUÆ pertinent ad archiepiscopos seu metropolitanos.
Patrensem sive Patrarensem *Patras* in Achaia,
Corinthiensem *Corintho*.
Atheniensem *Athenes*.
Thebanum.
Neopatrensem.
Larissenum.
Thessalonicensem.
Heracliensem.
Hadrianopolitanum.
Philippensem.
Sarrensem.
Traianopolitanum.
Verisiensem.
Constantinopolitanum. *Constantinople*.
Rhodium seu Colossensem ut quidam appellant, *Rhodes*.
Antiochenum *Antioche*.
Tyrium *Tyr* vel *Sour*.
Tarsensem *Tarse*.
Edessenum *Edesse* vel *Rohais*.
Apamiensem *Apamée*.
Hierapolitanum *Ierapolis*.
Bostrensem *Bosra*.
Anazarbensem *Anazarbe*.
Seleuciensem *Seleucie*.
Damascenum *Damas*.
Hierosolymitanum *Ierusalem*.
Cæsariensem *Cesarée de Palestine*.
Nazarenum sive Scythopolitanum *Nazareth*.
Alexandrinum *Alexandrie*.
Taphneensem *Taphné*.
Cyrenensem *Cyrene*.
Quæ, inquam, ad hosce, aliosque similes archiepiscopos, pertinent tot sunt in Romano ecclesiarum Provinciali ceterisque ejusdemmodi recentioribus Notitiis, infecta mendis, ut pigeat in iis recensendis immorari. Quare relictis illis jam pergamus ad utriusque Indiæ Orientalis atque Occidentalis metropolitas à Romanis pontificibus, hoc vel proximè elapso seculo constitutos.

CAPUT XII.

IN VTRAQVE INDIA.

§. I.

GOANO archiepiscopo Indiæ Orientalis primari tempore Pauli IV. Romani pontificis creato, *Goa*, suffragantur & parent episcopi
Cochinensis *Cochin*.
Macaoensis sive Sinensis, *Macao*.
Malacensis *Malacca*.
Malabarensis *Malabar*.
Meliaporensis in urbe sancti Thomæ, *Meliapor*.
Nangasachinus sive Japonensis, *Nangasaqui*.
Angamalensem episcopum iis prius unitum fuisse volunt qui per Paulum V. Romanum pontificem ereatus sit Crangarotensis sive Christianorum S. Thomæ archiepiscopus anno 1608. At Petrus Stroza in disputatione de Chaldæorum dogmatibus anno 1617. vulgata, asserit defuncto metropolitano Chaldæo, quem patriarcha babylonicus dare & confirmare consueverat, successorem illi archiepiscopum Angamalensem unum ex nostrâ Societate fuisse à Clemente VIII. constitutum.

§. II.

MANILIENSI archiepiscopo in Lutzonia Philippinarum insularum maximâ per Paulum V. Romanum pontificem constituto, *Manilla*, parent & suffragantur episcopi,
Cacerensis in provincia Camerinensi & insula Lutzonia.
Cagaiam sive Novæ Segoviæ.
Nominis Jasu in insulâ Zebuensi *Nombre de Iesu*.

§. III.

MEXICANO archiepiscopo & primati Indiæ Occidentalis cum duobus subsequentibus ann. 1547. per Paulum III. papam creato, ut pluribus explicat Onuphrius Panvinius in vita ejusdem pontificis, *Mexico*, suffragantur & subjacent episcopi
Aotequerensis sive Guaxacanus *Nueva Antequera*.
Chiappensis *Chiappa*.
Guadalaxarensis *Guadalaxara*, è Xalisco, seu Compostella oppido translatus anno 1560.
Guatimalanus *Guatimalá* vel *Santiago de los Cavalleros*.
Hondurensis seu Truxillensis *Truxillo*.
Mechuacanus *Mechoacan* vel *Valladolid*.
Meridensis in Provincia Jucaranensi *Merida*.
Nicaraguensis seu Legionensis *Leon*.
Pacensis, seu Veræ Pacis *Vera Pax*.
Tlaxcalensis sive Angelopolitanus *Puebla de los Angeles* vel *Tlaxcala*.

§. IV.

SAN-DOMINICANO archiepiscopo in Hispaniola insulâ *San-Domingo* suffragantur & parent episcopi
Corensis sive Venetiolanus *Coro*.
Sancti Jacobi in Insulâ Cubâ *San Iago de Cuba*.
Sancti Joannis de Portu divite *S. Iuan de Puerto Rico*.
Margaritæ insulæ episcopus seu S. Jacobi Caracani, addi solet, quem alij archiepiscopo Sanctæ Fidei in provincia Bogotana subjiciunt.

§. V.

LIMENSI sive Civitatis Regum archiepiscopo cum duobus præcedentibus per Paulum III. papam creato, *Lima* vel *Ciudad de los Reyes*, suffragantur & parent episc.
Ariquipensis *Arequipa*.
Castellanus *Castilia di oro*.
Cuscensis sive Cuchensis *Cuzco*.
Legionensis *Leo*.
Guamanganus *Guamanga*.
Panamensis *Panama*.
Quitensis *Quito*.
Trugillensis seu Truxillensis *Truxillo*.

§. VI.

BOGOTANO, sive Sanctæ Fidei de Bogota archiepiscopo per Paulum V. Romanum pontificem instituto, *Fe de Bogota* suffragantur & parent episcopi
Carthaginensis *Carthagena*.
Popaianensis *Popayan*.
San-Marthanus *Sancta Marta*.
Quibus nonnulli addunt Margaritiferæ insulæ antistitem, ut supra monuimus.

APPENDICES GEOGRAPHIÆ EPISCOPALIS.
PRIMA.
VETERES ECCLESIÆ METROPOLITANI, CUM SUBJECTIS EPISCOPIS usque ad VII. VIII. ac XI. circiter sæcula à Christo nato elapsa.

CAPUT PRIMUM.
IN ITALIA ET VICINIS INSULIS.

§. I.

ROMANO metropolitæ primis sex nascentis ecclesiæ seculis paruisse quamplurimos episcopos, per varias Italiæ Augustanæ, & Constantinianæ provincias dispersos, discimus ex conciliis, patribus, historicis ac Romanorum pontificum decretalibus, ut vocant, epistolis: neque enim ea tum prodierat archiepiscoporum turba, quam intra pontificiæ ditionis limites, & Neapolitanum regnum modò videmus.

In Latio, & Campania hi Romano antistiti suffragati sunt episcopi: Abellinus, Acerranus, Albanensis, Amalphitanus, Anagninus, Antias, Aquinas, Atellanus, Atinensis, Calatinus, Calenensis, Capuanus, Cassinensis (Eginartus ubi de Carolomanno loquitur monasterium S Benedicti juxta Cassinam arcem constituit in Samnio provincia) Cumanus, Formianus, Fundanus, à Gabiis, Minturnensis, Misenensis, Neapolitanus, Nolanus, Ostiensis, Puteolanus, Salernitanus, Sessanus, Signinus, Soranus, Subaugustanus, Surrentinus, Tarracinensis, Terentinus, Teanensis, à Tribus Tabernis, Tusculanus, Velitrensis, Venafranus, Vulturnensis.

In Tuscia: Aquævivæ, Aretinus, Balneo-Regiis, Blerensis, Centumcellensis, Cornetanus, Cortonensis, Clusinus, Fæsulanus, Faleriensis, Ferentinas, Florentinus, à Foro Claudij, Hortanensis, Graviscensis, Lucensis, Lunensis, Nepitanus, Perusinus, Polymartensis, Populoniensis, Portus Augusti, Pisanus, Rusellanus, Salpensis, Senensis, Silvæ Candidæ, Suanensis, Sutrinus, Tarquiniensis, Tuscaniensis, Volaterranus, Volsiniensis, de Urbe Veteri.

In Umbria Amerinus, Assisias, Cametinas, Eugubinus, Foro-Flaminiensis, Foronovanus, Fulginas, Hispellensis, Interammensis, Mevaniensis, Narniensis, Nucerinus, Ocriculanus, Spoletinus, Tifernas, Trebiensis, Tudertinus, Vettoniensis.

In Valeria: Amiternensis, Curium Sabinorum, Fidenas, Furconiensis, Marsensis, Nomentanus, Nursinus, Prænestinus, Reatinus, Tiburtinus.

In Piceno Annonario: Æsinus, Ariminensis, Calliensis, Fani-Fortunæ, Forosempronienfis, Pisaurensis, Senogalliensis, Tifernas, Urbinas.

In Piceno Suburbicario: Anconitanus, Asculanus, Aternensis, Auximensis, Cingulensis, Firmanus, Interaminensis, Hadriensis, Matelicensis, Numanus, Potentinus, Pinnensis, Septempedanus, Tolentinas.

In Samnio: Aliphanus, Beneventanus, Bovianensis, Frequentinus, Orthonensis, Samninus, Sæpinas, Sulmonensis, Theatinus, Valvensis.

In Apulia: Acherontinus, Arpensis, Barinus, seu Bariensis, Cannensis, Canusinus, Cupersanensis, Egnatinus, Melfitensis, Sipontinus, Tranensis, Venusinus, Vigiliensis.

In Calabria: Aletinus, Brundusinus, Callipolitanus, Hydruntinus, Lypiensis, Tarentinus, Uriensis.

In Lucania: Acropolitanus, Blandanus, Buxentinus, Pæstanus, Potentinus.

In Brutio: Bovensis, Carinas, Cerellitanus, Cosentinus, Crotonensis, Locrensis Mutanensis, Nicoteranus, Orestensis, sive Portus Orestis, Rhegiensis, Scyllatenus, Tauriamensis, Tempsanus, Thuritanus, Tropiensis, Vibonensis, sive Vibovalentinus.

In Corsica: Adjaciensis, Aleriensis, Nebiensis, Tamitanus.

§. II.

MEDIOLANENSI metropolitæ paruerunt primis illis ecclesiæ temporibus.

In Liguria: Bergomensis, Brixiensis, Comensis, Cremonensis, Eporediensis, Laudensis, sive de Laude Pompeiâ, Novariensis, Ticinensis, Vercellensis.

In Alpibus Cottiis: Albensis, Albingaunensis, Aquarum Statyellarum, Astensis, Bobiensis, Dertonensis, Genuensis, Savonensis, Vigintimilliensis, Taurinensis sive Augustæ Taurinorum.

In Rætiis: Primâ, Curiensis: Secundâ; Augustæ Vindelicorum,

Quintanensis, & Ratisponensis.

§. III.

RAVANNATI seu Ravennensi metropolitæ suffraganei fuere.

In Flaminia: Cæsenas, Comaculensis, Faventinus, Ficoclensis, Forocorneliensis, Foroliviensis, Foropopuliensis, Hadriensis, Sarsinensis Vicohabentinut.

In Æmilia: Bononiensis, Brixellensis Mutinensis, Parmensis, Placentinus, Regiensis, sive Regij Lepidi.

§. IV.

AQUILEIENSI metropolitæ.

In Venetiæ Provincia: Acelinus, Altinensis, Bellunensis, Caprulienſis, Celinensis, Cenerensis, Feltrensis, Gradensis, Marianensis, Novensis, Opiterginus, Patavinus, Sabionensis, Tarvisinus, Torcellensis, Tridentinus, Veronensis.

In Histria: Æmonensis, Forojuliensis, Parentinus, Polanus, & Tergestinus.

§. V.

SYRACUSANO metropolitano provinciæ Siciliæ paruerunt episcopi: Agrigentinus, Alæsanus, Camarinensis, Catanensis, Leontinus, Lilybæi, Messanensis, Panormitanus, Taurominitanns, Thermensis, Triocalensis, Tyndaritanus cum Liparitano, & Melitensi in adsitis insulis.

§. VI.

CALARITANO metropolitano Sardiniæ suffragabantur episcopi, Fausianensis, Fori Trajani, Sulcitanus, Tegulensis, & de Turribus, sive de Turre Libissonis, cum Palmensi, & Minoricensi in Balearibus insulis, necnoo Ebusano sive de Evuso vicinâ insulâ.

CAPUT II.

IN GALLIA.

§. I.

BITORICANSI metropolitano Aquitaniæ primæ paruerunt: Albigensis, Arvernorum, Cadurcensis, Gabalitanus, Lemovicensis, Ruthenensis, & Vellavorum, qui postea Aniciensis dictus: Errant quippe non mediocriter, qui apnd Gregorium Turonensem Libro 10. cap. 25. eamdem esse putant Civitatem Vellavorum cum Anicio seu Podio B. Mariæ. Additur Arisirensis per aliquot annos à Rutenensi episcopatu decisus.

§. II.

BURDIGALENSI metropolitano Aquitaniæ Secundæ: Agennensis, Encolismensis. Petragoricensis seu Petrocoriensis, Pictavensis, Santonensis. Annumerandus iis qnoqne episcopns ille Sellensis Austrapius intra fines Pictavi territorij apnd Greg. Turonensem lib. 4. cap. 18.

§. III.

ELUSANO metropolitano Aquitaniæ tertiæ seu Novempopulaniæ: Aqnensis, Aturensis qui & de Vico Julij. Auscensis sive Ausciorum, qui posteà octavo vel nono Christianæ Æræ seculo factus est metropolita totius provinciæ Elusa excisa, Consorannorum, Convenarnm, Lactoratium, Lascarensis, sive ot priore illo ævo dicebatur de Beneharno, Oleronensis sive Elloronensium, Tarbensis qui olim Bigerritanus seu Bigorrensis, Vasatensis.

§. IV.

NARBONENSI metropolitano Narbonensis primæ: Agathensis, Biterrensis, & nonnumquam corruptè Bituricensis ut in Actis S. Marthæ quæ circumferuntur, & alibi à nobis observatum, Carcassonensis, Helenensis sive Elnensis, Lutevensis, Magalonensis, Nemansensis, Tolosanus, Uceciensis.

§. V.

AQUANSI episcopo, sive Aquarum Sextiarum, quæ civitas primùm civilis metropolis fuit, & tamdem ecclesiastica, saltem post Caroli Magni ætatem, paruerunt: Antipolitanus, Aptensis sive de Apta Julia, Forojuliensis, Rejensis seu Regensis, Segestericut, Vapincensis.

§. VI.

VIENNENSI metropolitano Viennensis primæ plures olim parebant episcopi, & in Notitiâ civili Arelatum Viennæ subest, quod postea displicuit Patribus concilij Taurinensis, & S. Leoni, qui quatuor dumtaxar episcopos Viennensi submisit, Genavensem, Gratiapolitanum, Valentinum, & Tarantasiensem in Alpibus Graiis seu Peoninis. Iis additi suot postea, ut docent conciliorum subscriptiones, Albensis sive Vivariensis, Maurianensis in valle ad Alpes Cottias, & Octodorensis sive Sedunensis, nam Aogustensit in Salassis nulla apud veteres, quod sciam, mentio.

§. VII.

ARELATANSI metropolitano Viennensis secundæ, qnem Romani plerique pontifices sedis apostolicæ per Gallias vicarium constituisse noscuntnr, suffragati sunt post S. Leonis decretum & divisionem ab eo factam: Arausionensis, Avenionensit, Cabellicensis, Carpentoractensis. Deensis, Massiliensis, Telonensis, Tricastinus, & Vasensis sive Vasionensis. Neque verò hîc omittenda Zosimi papæ verba epist. 5 ad episcopos Galliæ: *Iussimus præcipuam sicut semper habuit metropolitanus episcopus Arelatensium civitatis in ordinandis sacerdotibus teneat auctoritatem, Viennensem primam, Narbonensem secundam Provincias ad pontificium suum revocet, &c.*

§. VIII.

EBREDUNENSI metropolitano Alpium maritimarum saltem post Hilari papæ tempora qui Arelatensium potentiam nimiam coërcuit, paruerunt: Cemelenensis, cui etiam commissa cura Castelli Nicæ̈nsis sive Nicææ, in qua modo sedet episcopus eversa Vesdiantiorum à pluribus seculis primaria civitate, Diniensis, Glannateous, Sanitiensis, & Venciensis.

§. IX.

LUGDUNENSI metropolitano Lugdunensis primæ: Augustodunensis sive civitatis Æduorum, Cabillonensis, Lingonensis, Matisconensis, quibus addendi sunt episcopi maximæ Seqnanorum, Aventicensis qui postea Lausanæ consedit, Augustæ Rauracorom seu Basileensis, Bellicensis, antea Nividuni, ut volunt, Vindonissensis cujus sedes postea Constantiam ad erumpentem è Brigantino Lacu Rhenum translata est: neque enim Vesontionensis sive Bisuntinus episcopus ante tempora S. Gregorij papæ metropolitica jura obtinuit, ut conciliorum subscriptiones, aliáque vetustaris monumenta apertè docere qq. videntur.

§. X.

ROTOMAGENSI metropolitano Lugduoensis secundæ: Abrincatensis, Bajocensis sive Bajocassinus, Brioverensis qui & Constantiensis, Ebroicensis, Lexoviensis sive Lexobinus, & Sagiesius sive Sajensis qui etiam Salarensis & Oximensis saltem ex maxima parte. Fuisse qnoque per aliquod tempus in Calentibus episcopum docet Betto de Juliobonâ in subscriptionibus concilij Cabilonensis sub Clodoveo II.

§. XI.

TURONENSI metropolitano Lugdunensis Tertiæ: Aletensis qui postea Macloviensis dictus, Andegavensis, Cenomanensis, Corisopitensis, Oximensis sive Ossismiorum, Namnetensis, Redonensis & Veneticus: nam Dolensis, Briocensis, & Trecorensis ad posteriora spectant tempora, ut ex vnlgatis à R. P Sirmondo ad Caroli Calui capitularia appendicibus norunt eruditi.

§. XII.

SENONENSI metropolitano Lngdunensis quartæ, quæ & Senonia dicta, paruerunt: Aorelianensis, Autissiodorensis sive Autricæ civitans, Carnurensis, Meldensis, Nevernensis, Parisiensis, & Trecensis sive Augustæ Tricorum, aut emendatius Augustobonæ Tricassium.

§. XIII.

TREVIRENSI metropolitano Belgicæ primæ, cui quoad ecclesiasticam politiam adhærebant prioribus seculis Germaniæ duæ Superior & Inferior: Agrippinensis sive Coloniensis, Argentoratensis, Mediomatricæ civitatis, Moguntiacensis, Nemetensis sive Spirensis, Tullensis sive Leucorum, Tungrensis, qui & Trajectensis ad Mosam primo, tum Leodicensis dictus est ob commutatam sedem, Vangionum sive Varmaciensis. Verodunensis: Ultrajectinus enim sive Trajectensis ad Rhenum primus extitit antistes S. Vvillibrordus sub initia octavi à Christo nato seculi.

§. XIV.

REMENSI metropolitano Belgicæ secundæ: Ambianensis, Bellovacensis seu Belvacensis. Cameracensis qui & Atrebatensis, usque ad Urbanum II. Catalaunensis sive Catuellaunorum, Laudnni Clavari quam urbem immeritò sanè quidam expostulant desiderari in Norinâ veteri provinciarum, & civitatum Galliæ, quæ centum annis scripta est quàm Laudum à S. Remigio primus erearetur episcopus, Silvanectensis, Suessionensis, Tarvanensis sive Morinorum, cujus diœcesis, non Caroli V. sed ejus filij Philippi II. tempore, in tres, Bononiensem, Audomaropolitanam, & Iprensem à Paulo IV. Romano pontifice dissecta est, Tornacensis sive Nerviorum, ut volnot, quorum primaria civitas olim Bagacum erat, per plura verò secula Tornacensem ecclesiam administravit Vermandensis episcopus sive Augustæ Veromanduorum, quâ funditus dirutâ (alij aliam causam comminiscuntur) S. Eligius Novindunum, seu Noiomagum se contulit. Tornacensibus proprium episcopum concessit Eugenius III. sancto Bernardo id agente.

CAPUT III.

IN HISPANIA.

§. I.

TOLETANO metropolitano Carthaginensis provinciæ, postquam Carthago à Vandalis eversa est, paruerunt: Aceitanus, Arcobricensis, seu Arcabrigensis, Bigastrensis, Bastrensis, Castulonensis, Complutensis, Dianensis, Eliotrotensis, Ergavicensis, Illicitanus, Mentesanus, Oretanus, Oxomensis, sive Uxamensis, Pallentinus, Salariensis, Secobiensis, Secobriensis, Setabiensis, Seguntinus, Valerianus, Valentinus, Urcitanus seu Virgitanus.

§. II.

BRACARENSI metropolitano in Gallæcia: Conimbricensis, Dumiensis, Lamecensis, Legionensis, Portucalensis, Valentinus, & Visensis.

§. III.

LUCENSI metropolitæ in eadem Gallæcia: Asturicensis, Auriensis, Britonensis sive Britinorum, Iriæ Flaviæ, Tudensis.

§. IV.

EMERITENSI metropolitano Lusitaniæ: Abulensis, Egitanus seu Igeditanus, Cauriensis, Elborensis, Olysipponensis, Ossonabensis, Pacensis, seu Pacis Juliæ, Salmanticensis.

§. V.

HISPALENSI metropolitano Bœticæ, Abderitanus, Asindensis, Astygitanus, Cordubensis, Egabriensis, Eliberinus, seu Illiberitanus, Ilipensis, Italicensis, Malacitanus, Tuccitanus.

§. VI.

TARRACONENSI metropolitæ: Aucensis, Ausonensis, Barcinonensis, Cæsaraugustanus, Calagurritanus, Dertosensis, Egarensis, Emporiensis, Gerundensis, Ilerdensis, Oscensis, Pampilonensis, Turiassonensis, Urgellitanus.

CAPUT IV.

IN INSULIS BRITANNICIS.

§. I.

LONDINIENSI, DOROVERNENSI, qui postea Cantuariensis dictus est, & EBORACENSI metropolitanis magnæ Britanniæ suffraganei fuisse perhibentur à Beda, alijsque, sequentes episcopi: Candidæ Casæ seu Vviternensis, aut S. Martini in Gallovidia, Carleonensis, Coloniensis, Doreincensis, seu Dorcestriensis, Dumnociensis, Hagustadiensis, Helmbamensis, Herefordiensis, Laudavensis, Lichfeldensis, Lindisfarniensis, Lindocolinensis, Menevensis, Rhofensis, Scolfeiensis, Vintoniensis, sive Ventensis, Vigorniensis, quique in Vecti, seu Vecta insula aliquamdiu stetit episcopus. Menevensem verò archiepiscopum memorant Rogerius ab Hovedem aliique Britannicarum rerum scriptores, nonnullosque ipsi designant suffraganeos, sed id nullis firmant ad fidem idoneis argumentis.

§. II.

ARMACANI in Hybernia episcopi mentio apud priscos scriptores qui cæteros illius insulæ antistites, quasi ex condicto vix ullis affixere sedibus certis.

CAPUT V.

IN ILLYRICO OCCIDENTALI.

SIRMIENSI totius Illyrici metropolitano in Norico, Pannoniis atque Dalmatia, subjecti fuisse dicuntur sequentes episcopi: Carpensis, Celeiensis, Cibalensis. Curtensis, Epidauritanus, Jaderensis, Juvaniensis, Laureacensis ad quem missum aiunt à Symmacho papa pallium, Mursorum, Novioduni in Savia. Ovilabensis, Petovionensis, Sabariensis, Salonitanus, Scarabantinus, Scodrensis, Singidunensis, Siscieosis, Solvensis, Stridonensis, & si quæ in istis fides Vvolfango Lazio, Vindebonensis.

CAPUT VI.

IN ILLYRICO ORIENTALI.

§. I.

SARDICENSI metropolitæ in Mœsia superiore & utraque Dacia: Aquensis, à Castro Martis, & Remessianus.

§. II.

ACHRIDENSIS creatus est à Justiniano imperatore metropolitanus Prævalitanæ provinciæ & primas.

§. III.

SCUPENSI metropolitano Dardaniæ suberant: Diocletianopolitanus, Nessinus & Ulpianensis.

§. IV.

MARTIANOPOLITANO Mœsiæ inferioris metropolitæ: Abritenus, Apiarensis, Comæensis, Dionysopolitanus, Dorostorensis. Nicopolitanus, Novensis, Odessanus. In Scythia occurrit Tomorum metropolita autocephalos, & in Dacia antiqua, quæ quibusdam etiam Gothia dicta, Zarmizegetusanus.

§. V.

THESSALONICENSI Macedoniæ metropolitano subditi fuerunt: Berrhœanus Cassandrensis, Doberanus, Diensis, Hephæstiadensis in Lemno insula, Heracleensis, Letensis, Neapolitanus, Parœcopolitanus. Philippensis, Serrensis, Stroborum, Thassensis, Topyritanus, Toronensis.

§. VI.

LARISSENO Thessaliæ metropolitano parebant: Cyperensis, Demetriadensis, Echineensis, Læmianus, Metropolitanus, Thebanus, Triccensis.

§. VII.

DYRRACHINO Epiri novæ metropolitano suffragab. Amanti-

nus, Apolloniadensis, Aulonensis, Bullidensis, Lychnidensis, Scampensis.

§. VIII.

NICOPOLITANO Veteris Epiri metropolitæ suberant: Anchiaxenus, Buthrotenus, Dodonensis, Euromensis, Hadrianopolitanus, Phœnicensis, Photicensis, cum Corcyræo, & Cephaleniensi, sive Cepha-Castelli episcopo in vicinis insulis.

§. IX.

CORINTHIO Achaiæ metropolitano suffragabantur Argivus, sive Argorum Helladis, Atheniensis, Carystenus, Chalcidensis, ad Euripum in Eubœa insula, Coronensis, Elateensis, Helicenus, Lacedæmonius, Marathonius, Megalopolitanus, Megarensis, Messenius, Naupactius, Opuntius, Oreensis, Patrensis, Platæensis, Porthmi seu Proponti, Secorensis, Strategidis, Tanagrensis, Thebanus, Tegeensis, Thespiensis.

§. X.

GORTYNENSI Cretæ insulæ metropolitano: Cantanensis, Cheronesi, Cydonius, Cysamensis, Eleutheranus, Gnossins, Hierapinensis, sive Hierapetræ, Lappensis, Sitensis, seu Cytæensis, & Subritanus.

CAPUT VII.

IN THRACIA.

CONSTANTINOPOLITAnus patriarcha diœceses Thraciæ, Asiæ, Ponti, aliasque regebat novæ Romæ adjacentes.

§. I.

HERACLEENSI provinciæ Europæ metropolitano parebant episcopi: Aphrodisiensis, Arcadiopolitanus, Biziensis sive Byzanorum, Callipolitanus, Chersonensis, Cœlensis, Cylensis, Drusiparorum, Lysimachiæ, Panisnus, Selymbriensis, Theodosiopolitanus.

§. II.

PHILIPPOPOLITANO provinciæ Thraciæ metropolitano: Diocletianopolitanus. Diospolitanus, & Nicopolitanus.

§. III.

HADRIANOPOLITANO provinciæ Hæmimontis metropolitæ: Anchialensis, Develtenus, Mesembriensis, Plotinopolitanus, Sozopolitanus.

§. IV.

TRAIANOPOLITANO Rhodopes metropolitæ: Abderitanus, Æni Thraciæ, Cypselensis, Maronitanus, Maximianopolitanus.

Iis addi possunt Bosphoranus, Chersonensis & Zicchiæ seu Zinchiorum episcopi, qui ad Scythiam vel Sarmatiam spectabant.

CAPUT VIII.

IN ASIANA DIOECESI.

§. I.

EPHESINO provinciæ Asiæ metropolitano subditi fuerunt olim episcopi: Adramitrenus, Ægeensis, Anderanus, Anæensis, Anineten sis, Antandri, Arcadiopolitanus, Assensis, Auliensis, Aureliopolitanus, Bargazenus, Brullenus seu Brullitanus, Clazomenius, Colophonius, Cumanus, Elaitanus, Erithrenus, Fani seu Templi Jovis, Gargarorum, Hypæpensis, Lebedensis, Magnesiæ Sipyli, Magnesiæ Mæandri, Mastaurorum, Metropolitanus, Myrrhinensis, Nanlochenus, Nyssenus, Palæopolitanus, Peperensis, Pergamenus, Phocæensis, Piranensis, Prienæus, Sionis, Smyrnensis, Teorum, Theodosiopoleos sive Novæ Aulæ, Thymbrianus, Trallensis, Valentinianopolitanus.

§. II.

CYZICENO Hellesponti, metropolitæ: Abydenus, Adrianensis, Adrianoteranus, Bareensis, Ceramensis, Dardanorum, Germensis, Illiensis sive Troianus, Lampsacenus, Melitopolitanus, Occensis, Pariensis, Pœmanienus, Pœmianus, Præconnensi, Scepsiensis, Thermensis, Tiradensis.

§. III.

LAODICENO Phrygiæ Pacatianæ metropolitano primis seculis patebant: Amoneensis, Alionensis, Anastasiopolitanus, Aneyranus, Apiranus, Athanassenus, Attudenus, Azanensis, Bleandrensis, Chæretapenus, Cidissenus, Colossensis, Dionysiopolitanus, Egarenus, Eumeniensis, Hierapolitanus qui postea ad gradum metropolitieum evectus, Iluzenus, Iroanensis, Mosynensis, Neensis, Peltanus, Philippopolitanus, Sanensis, Sebstenus, Silbiensis, Sinaitanus, Themisonij, Theodosiopolitanus, Tiberiopolitanus, Traianopolitanus, Trapezopolitanus, Tremenithyrenus.

§. IV.

SYNNADENSI Phrygiæ Salutaris metropolitæ: Amadessenus, Amoriensis, Angustopolitanus, Bryzenus, Cinaborienus, Cotyaiensis, Docimiensis, Dorylæensis, Eucarpianus, Hipsensis, Lysisdensis, Midaiensis, Myrenus, Nacoliensis, Otrenus, Polybott, Præpensis, Prymnesiæ, Stectorij.

§. V.

SARDENSI Lydiæ metropolitano: Acrassenus, Apollonidis, Areopolitanus, Attaliensis, Beanensis, Blandensis, Daldensis, Fini Apollinis, Gabalorum, Gordenus, Heracleensis, Hellenorum, Hierocæsareensis, Mæoniæ, Mostenensis, Philadelphiensis, Satalensis, Sapiensis, Silandensis, Siratonicensis, Thyatirenus, Trallenus, Tripolitanus.

§. VI.

APHRODISIANENSI Cariæ metropolitano: Alabandenus, Amyzonensis, Alindenus, Anastasiopolitanus, Antiochiæ Mæandri, Apolloniadis Cariæ, Bargylensis, Gnidius, Halicarnassensis, Harpasorum, Heracleæ Latmi, Heracleæ Salbaci, Jassensis, Lorymorum, Miletensis, Myndensis, Neapolitanus, Orthosiadis, Straroniecnus, Stauropolitanus, Tabensis.

§. VII

RHODIO Cycladum Insularum metropolitæ: Carpathius, Chius, Coüs, Delius, Melius, Naxius seu Naxiensis, Parius, Samius, Teni, Theræ atque Therasiæ.

§. VIII.

MYTILENENSI in Lesbo insula parebant: Methymnensis, Proselenensis, & Tenedensis.

IX.

MYRENSI metropolitano Lyciæ: Acrassensis, Antiphellensis, Araxenus, Ascandenus, Balburensis, Bubonensis, Calindenus, Caunenus, Chomatenus, Corydallensis, Eudoxiadis, Limyrensis, Mastaurorum, Marcianensis, Nesensis, Oeneandenus, Olympius, Pataræns, Phaselitanus, Phellensis, Podalæenus, Rhodopolitanus, Sidymensis, Telmissenus, Tlocus, Xanthi & Zenopoleos.

§. X.

SIDENSI seu Sydetano Pamphyliæ metropolitano: Aspendius, Cassonensis, Caralliensis, Colobrassensis, Coraeesinus, Erymnensis, Etenensis, Lyrbanus, Selgensis, Semneatanus seu Semneensis, Sysdrenus vel Syedrensis.

§. XI.

PERGENSI in eadem Pamphylia metropolitæ: Adrianopolitanus, Ariassenus, Attalianus, Comsnenus, Corbasenus, Cotdylorum, Eudoxiadis, Geonensis, Laganiæus, Lysiniensis, Magidensis, Maximianopolitanus, Olbiensis, Palæopoleos, Panemotici, Pentenesensis, Pisindensis, Puglenus, Silviensis, Termissæ, Unzelæ.

§. XII.

ANTIOCHENO Pisidiæ metropolitano: Adadensis, Adrianopoleos, Apameæ Cibori, Baresis, Bindeensis, Laodiceæ Combustæ, Limenopolitanus, Mallinopolitanus, Metropolitanorum, Paralienus sive Paralaitenus, Philomeliensis, Prostamensis, Sagalassensis, Seleuciensis, Sinyandorum, Sozopoleos, Tituensis seu Tytiassensis.

§. XIII.

ICONIENSI Lycaoniæ metropolitano: Ambladensis, Aranensis, Bararthæus, Berenorum sive Berinopoleos, Cannensis, Cotnensis, Derbensis, Honomadensis, Hydensis, Ilistri, Isauropolitanus, Latandenns, Lystreosis, Misthienus, Onosadæ, Pappanensis, Pertensis. Sabratensis sive Savatrorum.

CAPUT IX.

IN DIOECESI PONTI.

§. I.

CÆSARIENSI Cappadociæ primæ metropolitano: Camulianensis, Ciscissenus, Nyssenus, Theodosiopoleos in Armenia magna, Thermensis.

§. II.

TYANENSI Cappadociæ secundæ metropolitano: Asunensis, Cybistrenns, Faustinopolitanus, Justinopolitanus, Sasimornm: cui ecclesiæ sanctum Gregorium, Nazianzenum postea dictum, præfecit antistitem sanctus Basilius Cæsariensis archiepiscopus.

§. III.

MOCISSENSI Cappadociæ terriæ metropolitano: Colonensis, Doarenus, Nazianzenus, Paroassensis.

§. IV.

SEBASTENO Armeniæ primæ metropolitano: Barissaræ seu Berisses, Nicopolitanus, Sebastopolitanus, Satalenus.

§. V.

MELITENENSI Armeniæ secundæ metropolitano: Amasæns, Arabyssenus, Arcorum, Ariarathiæ, Comanensis, Cocusensis, Diospooti, Zelonensis.

§. VI.

ANCYRANO Galatiæ primæ metropolitano: Aoastasiopolitanus, Aspooensis, Berinopolitanus, Cinnensis, Juliopoleos, Tabiensis.

§. VII.

PESSINUNTINO Galatiæ secundæ metropolitano: Oreistensis, Petenessensis, Trocmenus sive Trocmadorum.

§. VIII.

NEOCAESARIENSI Ponti Polemoniaci metropolitæ: Cerasuntis, Comanæ Ponticæ, Polemonij, Ptyusij, Trapezuntinus.

§. IX.

AMASENO Helenoponti metropolitano: Amisi, Andrsporum, Iboteensis, Sinopensis, Zeli sive Zelorum.

§. X.

GANGRENSI Paphlagoniæ metropolitano: Amastridis, Junopoleos, Pompeiopoleos, Sotenus.

§. XI.

CLAUDIOPOLITANO Honoriadis metropolitæ: Cratiensis, Heracleæ Ponti Prusensis justa Hippium fluvium, Tiensis.

§. XII.

NICOMEDIENSI Bithyniæ metropolitano: Apolloniæ sive Apolloniadis, Atustiensis, Basilinopolitanus, Cæsareensis, Chalcedonensis, Cienns, Dablensis, Hellenopolitanus, Hadrianopolitanns, Neocæsartensis, Patavinus, Prænetensis, Prusæ seu Prusiadis justa Olympum montem.

§. XIII.

NICENO alteri Bithyniæ metropolitano parebant: Apameæ, Gordi Servorum, Linoes, &c Phasidis Lazicæ provinciæ io Colchide metropolitani & Petrarum provinciæ Lazorum episcopi fit mentio in sexta generali synodo Constantinopolitana.

CAPUT X.

IN DIOECESI ORIENTIS.

§. I.

ANTIOCHENO patriarchæ Orientis tamquam Syriæ primæ metropolitano suberant: Berrhæeosis, Chalcidensis, Gabbensis, Onosartenus, Seleuciensis ad ostis Orontis.

§. II.

APAMENSI ad Orontem Syriæ secundæ metropolitano: Arethusanus, Epiphaniensis, Larissenus, Mariamensis, Raphaneensis Seleuciensis penes Belom.

§. III.

LAODICENO Theodoriadis seu Theodorianorum metropolitæ: Balanæensis, Gabalensis, Paltenus.

§. IV.

HIERAPOLITANO Euphratesiæ sive Euphratensis metropolitano: Cæsariensis sive Neocæsariensis, Dolichenus, Cyrensis seu Cyrrhensis, Europeous, Germaniciæ, Marianopoleos, Perrhensis, Samosatenus, Sergiopoleos, Surorum, Urimorum sive Orimorum, Zeugmatis.

§. V.

EDESSENO Osrhoënæ metropolitano: Bathnensis, Callinici, Carrhæ, Circesiæ, Dansaræ, Himerorum sive Himeriæ, Marcopoleos, Nicephorij.

§. VI.

AMIDENSI Mesopotamiæ metropolitano: Cascharenus, Martyropolitanus, Nisibenus, Rhesinas.

§. VII.

BOSTRENO Arabiæ Petrææ metropolitano: Adranensis, Anithensis, Avarensis, Constantiensis, Diooysiadis, Elaneasis, Erthenus, Esbensis, Gerasenus, Medavensis, Maximianopolitanus, Neapolitanus, Nebensis, Patembolanus, Philadelphiensis, Philippopolitanus, Sarracenorum, Zerabeniensis.

§. VIII.

TYRIO Phœniciæ primæ metropolitanns: Arcensis, Aradi & Antaradi, Beryti, Botrorum sive Botryos, Bybli, Orthosiæ, Paneadis, Porphyrionis, Ptolemaïdis, Sidonius, Sycaminus & Tripolitanus.

§. IX.

DAMASCENO Phœniciæ Libani metropolitano: Abydensis & Abylensis, Alalius, Comoarensis, Coradensis, Danabenus, Emeseous, Evariensis, Heliopolitanus, Jabrudorum, Laodicenus Palmyrenus.

§. X.

TARSENSI Ciliciæ primæ metropolitano: Adanensis, Corycœus, Mallensis, Pompeiopolitanus, Sebastenns sive Augustæ, Zephyriensis.

§. XI.

ANAZARBENSI Ciliciæ secundæ metropolitano Ægæensis, Alexandriæ penes Issum, Castabalorum, Epiphaniæ, Flaviadis sive Flaviopoleos, Irenopoleos, Mopsuestiæ, Rossorum.

§. XII.

SELEUCIENSI Isauriæ metropolitano: Anemuriensis, Antiochiæ ad Tragum, Bidę, Celenderis, Cestrensis, Claudiopolitanus, Dalisandi, Diocęsareę, Domitiopoleos, Germanicopoleos, Hierapoleos, Hermopoleos, Jacopenns, Irenopolitanus, Lami, Lybiadis, Nephelidis, Olbi, Philadelphię, Selinuntis, Titopoleos.

§. XIII.

CONSTANTIENSI seu Salaminio Cypri metropolitano: Amathusins, Arsinoënsis, Citiensis, & Chytrensis, Curiensis, Lapithenns, Ledrorum, Paphi veteris, Solorum, Thamassi, Tremithuntis, Theodosiopoleos.

HIEROSOLYMITANO antistiti post concilium Calchedonense tres subjecti fuerunt metropolitani, cum antea ipse Cęsariensem Palęstinę metropolitam agnosceret.

§. I.

CAESARIENSI Palestinę primę metropolitano parebant: Aothedonensis, Antipatridis, Archelaïdis, Ascalonitanus, Azotius, Baschatanus, Dorensis, Eleutheropolitanus, Eliensis, Gazensis, Heracleoranus, Hierichuntinus, Jamoianus, Joppensis, Lyddensis sive Diospolitanus, Libiadis, Majumanus, Neopolitanus, Nicopolitanus, Petrorum, Raphię, Sozusę, Sebastenus sive Samaritanus, Zabulonius.

II. SCYTHO-

§. II.

SCYTHOPOLITANO Palæstinæ secundæ metropolitano: Amathuntius, Caparcotenus sive Capatrateus, Capitoliadis, Gadarorum, Hippenus, Maximianopolitanus, Menniathenus, Pellius, Tiberiadis.

§. III.

PETRANSI in Arabia metropolitano Palæstinæ tertiæ: Ailanus, Aradnrum, Arindelenus, Ariopolitanus sive Aureliopolitanus, Augustopolitanus, Elusanus, Phataritanus, Phenonensis seu Fenensis, Sodomorum, & Zoaræ sive Segor.

CAPUT XI.

IN AFRICA ORIENTALI.

§. I.

ALEXANDRINO patriarchæ Ægypti primæ metropolitano parebant episcopi: Andromenæ sive Andropoleos, Cleopatridis, Cnpithidis, Hermopoleos, Latopoleos, Mareotidis, Menelai, Metelitarum, Naucratiæ, Niciotorum, Nitriæ, Onnpheos, Phthenetensis, Saënsis, Schediæ, Tavæ.

§. II.

PELUSIANO Augustamnicæ primæ metropolitano: Aphnæitanus, Cassij, Hephæsti, Getuntis, Ostracinæ, Panæphysi, Phacusæ, Rhinocoruræ, Selæ, Sethræti Taneos, Thennesi, Themneos.

§. III.

LEONTOPOLITANO seu Leontorum Augustamnicæ secundæ metropolitano: Antithnorum, Atribidis, Babylonis, Bubasti, Heliopoleos, Scenæ Mandrarum, Thoïtorum.

§. IV.

CABASINO secundæ Ægypti metropolitano: Busiridis, Buti, Cyni seu Cynopoleos, Diospoleos, Elearchiæ, Pachnemunis, Paralij, Phragnnæ, Sebennyti, Xoës.

§. V.

OXYRINCENO Arcadiæ sive Mediæ Ægypti metropolitano: Aphroditopolitanus, Arsinoës, sive civit. Crocodilorum, Clisinatis, Cynopoleos, Heracleæ Superioris, Mempheos, Nilopoleos, Patalli, Thamiatidis, Theodnsianæ.

§. VI.

ANTINOITANO Thebaïdis primæ metropolitano: Antæi, Apollinis, Cusæ, Hermopoleos majoris, Hypseles, Lycopoleos, Oasis magnæ, Panis, seu Panopoleos.

§. VII.

PTOLEMAIDIS HERMIANÆ Antistiti Thebaïdis secundæ metropolitano: Copti, Diospoleos parvæ, Hermetis, seu Hermonthis, Latopoleos, Maximianopoleos, Ombitarum, Phylnrum, Tathyridis, Tentyræ, Thebaïdis seu Magnæ Diospoleos, Therenuthidis, Thineos, & Thnicenæ civitatis.

§. VIII.

PTOLEMAIDENSI Libyæ Pentapolitanæ metropolitano: Aptuchi, Barces, Berenices, Cyrenes, Disthens, Erythræ, Hydracis, Lemandi, Olbię, Palebiscæ, Sozusę, Teuchyræ sive Arsinoës, Ticelię.

§. IX.

DARNENSI Libyę secundæ metropolitano: Antiphrę, Antipyrgi, Marmaricę, Paretonij, Zagylr, Zygridis.

CAPUT XII

IN AFRICA OCCIDENTALI.

IN ejus provinciis, si Proconsularem exscipias, nulli certæ sedi affixus fuit primatus provinciæ, sed qui antiquissimus erat episcopus, is totius provincię curam suscipiebat, ut post Sirmondum nostrum, plures jam observarunt viri eruditione præstantes.

§. I.

CARTHAGINENSI provinciæ Proconsularis, atque adeò totius Africę primati, quamplurimi paruerunt olim episcopi: Abderitanus, Altiburensis, ab Assuris, Bullæ Regiorum, Clupeensis, Migirpensis, Tuburbensis, Uticensis, Uzitensis, aliique quorum non vacat modò exscribere nomina.

§. II.

In provincia TRIPOLITANA: Leptis Magnæ, Ocæ, Sabratensis, Tacapitanus, &c.

§. III.

In BYZACENA: Adrumetinus, Byzacij, Hermianensis, Toleptensis, Suffetulensis, Ruspensis, &c. Ceteros quippe minus vulgo cognitos libens volensque prætereo.

§. IV.

In NUMIDIA: Aquarum Tibilitanarum, Calamensis, a Casa nigris, Cirtensis, Fussalensis, Hipponensis, Tagastensis, &c.

§. V.

In MAURITANIA SITIFENSI: Igilgitanus, Satafensis, Sitifensis, Tuccensis, &c.

§. VI.

In MAURITANIA CÆSARIENSI: Badoæ, Cęsareę, Cartennæ, Labdiensis, Oppidonovensis, Rustoniensis, Timicensis, &c.

§. VII.

In MAURITANIA TINGITANA: Lixensis, Oppinensis, Rusladitanus, Suburitanus, Tingitanus, aliique, quos posterioribus plerumque Notitiis cognitos consultò prætermisimus. Plura qui volet, consulat R. P. D. Caroli a sancto Paulo Congregationis Fuliensis, ad Abrincatensem Cathedram postea evecti, Notitiam Antiquam episcopatuum ecclesiæ universæ, quæ anno M. DC. XLI. in lucem emissa est: profuerit quoque legisse Ortelij Thesaurum Geographicum, Philippi Ferrarij opera, & quæ de hoc argumento scripsit in Belgio Aubertus Miræus Decanus Antuerpiensis.



C

CONCILIORUM
INDEX ALPHABETICUS.

Quibus adjecta crux est † eorum incertus est annus.

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
†	Anglicanum	Formosus	IX.	429
969	Anglicanum	Ioannes XIII.	IX.	698
1072	Anglicanum	Alexander II.	IX.	1211
1074	Anglicanum	Gregorius VII.	X.	344
1095	Anglicanum	Vrbanus II.	X.	597
1167	Anglicanum *conciliabulum.*	Alexander III.	X.	1444
1188	Anglicanum	Clemens III.	X.	1762
1400	Anglicanum		XI.	2081
1402	Anglicanum		XI.	2082
1404	Anglicanum *vide* Britanica.	Bonifacius VIII.	XI.	2088
1130	Anicleose	Innocentius II.	X.	978
1025	Ansanum	Ioannes XVIII.	IX.	859
1070	Ansanum	Alexander II.	IX.	1201
1076	Ansanum	Gregorius VII.	X.	359
1100	Ansanum	Paschalis II.	X.	726
1111	Ansanum		X.	786
†	Antiochenum	Apostolorum	I.	62
253 circ.	Antiochenum	Cornelius	I.	719
264	Antioch. I.	Dionysios	I.	843
270	Antioch. II.		I.	893. 901
335	Antiochenum *conciliabul.*	Silvester I.	II.	87
341	Antiochen. I.		II.	89. 559
341	Antioch. II.		II.	89. 607
344	Antioch. III. *conciliabul.*	Iulius I.	II.	90
348 circ.	Antioch. IV. *conciliabul*		II.	91
360	Antiochenum *conciliabul.*	Liberius.	II.	96. 807
363	Antiochenum		II.	97. 825
377	Antiochenum	Damasus I.	II.	900. 908
432	Antiochenum	Sixtus III.	III.	1256. 1265
444 vel 445	Antiochenum	Leo I.	IV.	727
470 circ.	Antiochenum *conciliabul.*	Simplicius.	IV.	1009
478	Antiochenum		IV.	1151
512	Antiochenum *conciliabul*	Symmachus	IV.	1413
540 circ.	Antiochenum	Silverius	V.	832
1136	Antiochenum	Innocentius II.	X.	1854
1142	*Hunc anno tribuit Binius Antiochenum, quod annotis collocandũ*			
1212	Apamiensis *conventus.*	Innocentius III.	XI.	80
1585	Aquense	Gregorius XIII.	XV.	1119
1612	Aquense	Paulus V.	XV.	1629
381	Aquileiense	Damasus I.	II.	978. 997
553	Aquileiense	Vigilius	V.	739
698	Aquileiense *conciliabul.*	Sergius I.	VI.	1381
1184	Aquileiense	Gregorius VII.	X.	1829
1408	Aquileiense	Gregorius XII.	XI.	2012
1596	Aquileiense	Clemens VIII.	XV.	1471
789	Aquisgranēse *capitulare.*	Hadrianus I.	VII.	966
799	Aquisgranens.		VII.	1151
802	Aquisgranens.	Leo III.	VII.	1863
809	Aquisgranens.		VII.	1194
816	Aquisgran. I.	Stephanus IV.	VII.	1307
817	Aquisgranens.	Paschalis I.	VII.	1505

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
818	Aquisgranens.	Paschalis I.	VII.	1866
836	Aquisgr. II.	Gregorius IV.	VII.	1700
842	Aquisgran.		VII.	1777
860	Aquisgranensia duo.	Nicolaus I.	VIII.	696
862	Aquisgr. III.		VIII.	719
1022	Aquisgran.	Benedictus VIII.	IX.	855
863	Aquitanicum incerti loci	Nicolaus I.	VIII.	1936
247	Arabicum	Fabianus	I.	650
1068	Aragonense	Alexander II.	IX.	1173
1408 & 1409	Aragoniense *seu* Perpinianense *conciliabulum.*	Gregorius XII.	XI.	2108
441	Arausicanum I.	Leo I.	III.	1448
529	Arausican. II.	Felix IV.	IV.	1666
1129	Araosicanum	Gregorius IX.	XI.	437
1178	Ardmachiense	Alexander III.	X.	1452
314	Arelatense I.	Silvester I.	I.	1421. 1456
353	Arelatense	Liberius	II.	770
452	Arelatense dictum II.		IV.	1010. 1819
455 circiter.	Arelatense dictum III.	Leo I.	IV.	1023
463	Arelatense	Hilarus	IV.	1820
475 circ.	Arelatense	Simplicius	IV.	1042
524	Arelatense dictum IV.	Ioannes I.	IV.	1632
554	Arelatense dictum V.	Vigilius	V.	780
813	Arelatense dictum VI.	Leo III.	VII.	1238
1210	Arelatense	Innocentius III.	XI.	2329
1234	Arelatense	Gregorius IX.	XI.	2339
1246	Arelatense	Innocentius IV.	XI.	2348
1260	Arelatense	Alexander IV.	XI.	2359
1275	Arelatense	Gregorius X.	XI.	2369
1282	Arelatense *sive*, Avenionense	Martinus II.	XI.	1174
359	ARIMINENSE œcumenicum.	Liberius	II.	94. 791
359	Ariminense *conciliabulum.*		II.	801
435	Armenum	Sixtus III.	III.	1283
555 circ.	Armoricum incerti loci	Pelagius I.	V.	1852
535	Arvernense	Agapetus I.	IV.	1803
549	Arvernense	Vigilius	V.	402. 1849
588	Arvernense	Pelagius II.	V.	996
1046	Arulensis *conventus.*	Gregorius VI.	IX.	943
1392	Aschaffemburgense	Sede vacante	XI.	1363
197 circ.	Asiaticum *sive* Ephesinum	Victor I.	I.	598
197 circ.	Asiaticum, *sive* Ponticum		I.	598. 601
765	Attiniacensis *conventus.*	Paulus I.	VI.	1708
822	Attiniacense	Paschalis I.	VII.	1529
835	Attiniacensis *conventus.*	Gregorius IV.	VII.	1694
870	Attiniacense	Hadrianus II.	VIII.	1537
1099	Audomarense	Vrbanus II.	X.	618

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1279	Audomarense	Nicolaus III.	XI.	1643
1080	Avenionense	Gregorius VII.	X.	390
1209	Avenionense	Innocentius III.	XI.	41
12 0	Avenionense		XI.	53
1270	Avenionense	Clemens IV.	XI.	919
1279	Avenionense	Nicolaus III.	XI.	1050
1282	Avenionense	Martinus II.	XI.	1174
1326	Avenionense	Ioannes X X.	XI.	1717. & 2476
1327	Avenionense		XI.	1774
1337	Avenionense	Benedictus XII.	XI.	1850
1594	Avenionense	Clemens VIII.	XV.	1434
952	Augustanum	Agapitus II.	IX.	635
1548	Augustana *synodus.*	Paulus III.	XIV.	566
670 circ.	Augustodonense	Adeodatus	VI.	535. 1887
1065 circ.	Augustodunense	Alexander II.	IX.	1183
1077	Augustodunense	Gregorius VII.	X.	360
1094	Augustodun.	Vrbanus II.	X.	499
	Augustodon. *vide* Eduense			
511	Aurelianēse I.	Symmachus IV.	IV.	1403
533	Aurelian. II.	Ioannes II.	IV.	1779
538	Aurelian. III.	Silverius	V.	294
541	Aurelian. IV.	Vigilius	V.	380
549	Aurelian. V.		V.	490. 1849.
645	Aurelianense	Theodorus	V.	1834
766	Aurelianensis *conventus.*	Paulus I.	VI.	1705
1017	Aurelianense	Benedictus VIII.	IX.	836
1029	Aurelianensis *conventus.*	Ioannes XVIII.	IX.	860
†	Aurelianense	Honorius II.	X.	939
1479	Aurelianensis *conventus.*	Sixtus IV.	XII.	1453
1068	Auscense	Alexander II.	IX.	1195
1279	Auscense	Nicolaus III.	XI.	2575
1301	Auscense	Bonifacius VIII.	XI.	1468
1308	Auscense	Clemens V.	XI.	1900
1330	Auscense apud Marciacum	Ioannes XX.	XI.	1782
578	Autissiodorense	Pelagius II.	V.	956
841	Autissiodorensis *conventus.*	Gregorius IV.	VII.	1781
	BAcanceldense. *vide* Becanceldense			
394	Bagaiense *conciliabulum.*	Siricius	II.	1154
1300	Baioeensis *synodus.*	Bonifacius VIII.	XI.	1447
1104	Balgenciacense	Paschalis II.	X.	741
1151	Balgenciacense	Eugenius III.	X.	1129
1012	Bambergense	Sergius IV.	IX.	806. 1148
540 circ.	Barcinonense	Vigilius	V.	358
599	Barcinonense	Gregorius M.	V.	1605
1069	Barcinonensis *conventus.*	Ioannes XVIII.	IX.	1148
1054	Barcinonensis *conventus.*	Leo IX.	IX.	1077

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1058	Barcinonensis *conventus.*	Benedictus X.	IX.	1259
1064	Barcinonense	Alexander II.	IX.	1180
1094	Barense	Vrbanus II.	X.	611
1061	Basileense *conciliabulum.*	Alexander II.	IX.	1155
1431	BASILEENSE oecumenicum.	Eugenius IV.	XII.	459
1228	Bassegiensis *conventus.*	Gregorius IX.	XI.	414
694	Becanceldense	Sergius I.	VI.	1356. 1359
798 circ.	Becanceldense	Leo III.	VII.	1148
845	Bellovacense	Sergius II.	VII.	1811. 1826
1114	Bellovacense	Paschalis II.	X.	797
1119	Bellovacense	Callistus II.	X.	882
1124	Bellovacense		X.	908
1161	Bellovacense	Alexander III.	X.	1406
1059	Beneventanū	Nicolaus II.	IX.	1109
1075	Beneventanū	Gregorius VII.	X.	1813
1087	Beneventanū	Victor III.	X.	418
1091	Beneventanū	Vrbanus II.	X.	483. 1822
1108	Beneventanum I.	Paschalis II.	X.	757
1112	Benevent. II.		X.	792
1117	Benevent. III.		X.	812
1119	Beneventanū	Callistus II.	X.	1835
850 circ.	Benningdonense	Leo IV.	VIII.	72
697	Berghamstedense	Sergius I.	VI.	1576
449	Berytense	Leo I.	III. IV.	1469. & 637.
1261	Beverlacense	Alexander IV.	XI.	815
356	Biterrense *conciliabulum.*	Liberius	II.	783
1233	Biterrense	Gregorius IX.	XI.	452
1246	Biterrense	Innocentius IV.	XI.	676
1255	Biterrense	Alexander IV.	XI.	753
1279	Biterrense	Nicolaus III.	XI.	1062
1280	Biterrense		XI.	1114
1299	Biterrense	Bonifacius VIII.	XI.	1430
1351	Biterrense	Clemens VI.	XI.	1918
454	Bituricense	Leo I.	IV.	1819
472	Bituricense	Simplicius	IV.	1820
767	Bituricense	Paulus I.	VI.	1826
842	Bituricense	Gregorius IV.	VII.	1874
1031	Bituricense	Ioannes XVIII.	IX.	864
1145	Bituricensis *conventus.*	Eugenius III.	X.	1059
1215	Bituricense	Innocentius III.	XI.	2333
1225	Bituricense	Honorius III.	XI.	91
1228	Bituricense	Gregorius IX.	XI.	425
1276	Bituricense	Hadrianus V.	XI.	1017
1286	Bituricense	Honorius IV.	XI.	1246. & 1521.
1337	Bituricense	Benedictus XII.	XI.	2521
1438	Bituricense	Eugenius IV.	XII.	1419
1528	Bituricense	Clemens VII.	XIV.	426
1584	Bituricense	Gregorius XIII.	XV.	1067
942	Bonnense	Stephanus VIII.	IX.	1257
1264	Bononiense in Gallia.	Vrbanus IV.	XI.	819
	Bostrenum	Fabianus	I.	651
412	Bracarense	Innocentius I.	II.	1908
563	Bracarense II.	Ioannes III.	V.	836
572	Bracarēse III.		V.	894
675	Bracarēse IV.	Adeodatus	VI.	561
964	Brādanfordiae	Ioannes XII.	IX.	657
580	Brennacense	Pelagius II.	V.	965

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1050	Brionensis *conventus.*	Leo IX.	IX.	1054
449	Britannicum	Leo I.	III.	1474
519	Britannicum	Hormisdas	IV.	1590
714 circ.	Britannicum	Constantinus	VI.	1421
1079	Britannicum *hoc est* Aremoricum.	Gregorius VII.	X.	380
1094	Brivatense	Vrbanus II.	X.	499
1080	Brixiense *conciliabulum.*	Gregorius VII.	X.	389
1279	Budense	Nicolaus III.	XI.	1071
948	Bundense	Marinus II.	IX.	1237
385	Burdegalense	Siricius	II.	1034
1079	Burdegalense	Gregorius VII.	X.	381
1098	Burdegalense	Vrbanus II.	X.	614
1255	Burdegalense	Alexander IV.	XI.	738
1262	Burdegalense	Vrbanus IV.	XI.	822
1583	Burdegalense	Gregorius XIII.	XV.	944
1624	Burdegalense	Vrbanus VIII.	XV.	1632
1080	Burgense,	Gregorius VII.	X.	1815
955	Burgundicum incerti loci.	Agapitus II.	IX.	639
1170	Buxiensis *conventus.*	Alexander III.	X.	1451
504 circ.	Byzacenum	Symmachus	IV.	1378
541	Byzaceoum	Vigilius	V.	380
602	Byzacenum	Gregorius M.	V.	1612
646	Byzacenum	Theodorus	V.	1697. 1835
470	CAbilonense	Simplicius	IV.	1820
579	Cabilonense	Pelagius II.	V.	963
589	Cabilonensis *conventus.*		V.	1025
594	Cabilonense	Gregorius M.	V.	1854
603	Cabilonense		V.	1612
650 circ.	Cabilonense I	Martinus I.	VI.	385
813	Cabilonen. II.	Leo III.	VII.	1270
839	Cabilonensis *conventus.*	Gregorius IV.	VII.	1770
873	Cabilonense	Ioannes VIII.	IX.	151
875	Cabilonensis *conventus.*		IX.	175
894	Cabilonense	Formosus	IX.	437
915	Cabilonense	Ioannes X.	IX.	578
1063	Cabilonense	Alexander II.	IX.	1177
1073	Cabilonense		X.	1811
1073	Cabilonense	Gregorius VII.	X.	308
381	Cæsaraugustanum,	Damasus I.	II.	1009
592	Cæsaraugost.	Gregorius M.	V.	1600
691	Cæsaraug. III.	Sergius I.	VI.	1511
†	Cæsariense in Ponto	Silvester I.	I.	1490
197 circ.	Cæsariense in Palæstina	Victor I.	I.	596. 660
326	Cæsariense in Palæstina *conciliabulum.*	Silvester I.	II.	85
370 circ.	Cæsariense Cappadociæ	Damasus I.	II.	99
1042	Cæsenatense	Benedictus IX.	IX.	941
451	CALCHEDONENSE generale IV.	Leo I.	IV.	1063. 1006
787	Calchutense	Hadrianus I.	VI.	1861

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
	Calense *vide* Kalense.			
1422	Callisiensis *synodus.*	Martinus III. *vulgo* V.	XII.	343
978	Calnense	Benedictus VII.	IX.	724
465 circ.	Cambricum	Hilarus	IV.	1059
1565	Cameracense	Pius IV.	XV.	147
1238	Campinacense	Gregorius IX.	XI.	556
617	Cantianum	Bonifacius V.	V.	1662
705	Cantuariense	Sabinianus	V.	1614
785	Cantuariense	Joannes V.	VI.	1874
820	Cantuariense	Paschalis I.	VII.	1519
1236	Cantuariense	Gregorius IX.	XI.	503
1341	Cantuariense	Benedictus XII.	XI.	1873
1399	Cantuariense	Bonifacius IX.	XI.	2081
1439	Cantuariense	Eugenius IV.	XIII.	1282
1463	Cantuariense	Pius II.	XIII.	1439
389	Capuanum	Siricius	II.	1039
1087	Capuanum	Victor III.	X.	418
1118	Capuanum	Gelasius II.	X.	813
366 circ.	Caricum *conciliabulum.*	Liberius.	II.	839
926	Carilocense	Ioannes X.	IX.	582
849	Carisiacense I.	Leo IV.	VIII.	55
853	Carisiacēse II.		VIII.	98. 1935
857	Carisiacense	Benedictus III.	VIII.	246
868	Carisiacensis *conventus.*	Hadrianus II.	VIII.	1939
849	Carnotensis *conventus.*	Leo IV.	VIII.	1928
1124	Carootense	Callistus II.	X.	908
1146	Carnotense	Eugenius III.	X.	1162
527	Carpentoratense	Felix IV.	IV.	1663
252	Carthaginēse I	Cornelius	I.	713. 719
253	Carthagin. II.		I.	715
256	Carthaginensia tria.	Stephanus I.	I.	761. 763. 786. 798
306	Carthaginense I. *conciliabulum.*	Marcellus I.	I.	1378
308	Carthaginense II.		I.	1379
348	Carthaginense dictum I.	Iulius I.	II.	713. 1821
390	Carthaginēse dictum II.	Siricius	II.	1158. 1817
397	Carthaginense dictum III.		II.	1165. 1884
398	Carthaginense dictum IV.	Anastasius I.	II.	1196
398	Carthaginense dictum V.		II.	1215
411	Carthaginēsis *collatio.*	Innocentius I.	II.	1335
412	Carthaginense contra Pelagianos I.		II.	1510
416	Carthaginense contra Pelagianos II.		II.	1533
419	Carthaginense dictum VI.	Bonifacius I.	II.	1589
Eodē anno.	Carthaginense VII. *seu* sessio secunda sexti.		II.	1663
420 circ.	Carthaginense XIX.		II.	1665
525	Carthaginense	Ioannes I.	IV.	1618
534	Carthaginense	Agapetus I.	IV.	1785

Ann. Chr.	Concilium	Pontifex	Tom.	Pag.
646	Carthaginẽſe	Theodorus	V.	1698. 1836
1172	Caſſilienſe	Alexander III.	X.	1453
933	Caſtelli theoderici	Ioannes XI.	IX.	592
1231	Caſtri Gonterii	Gregorius IX.	XI.	438
1253	*Ibidem.*	Innocentius IV.	XI.	715
1268	*Ibidem.*	Clemens IV.	XI.	909
1336	*Ibidem.*	Benedictus XII.	XI.	1842
1115	Catalaunenſe	Paſchalis II.	X.	802
394	Cavernenſe *conciliabul.*	Siricius	II.	1153
447	Celenenſe in Gallæcia.	Leo I.	III.	1466
816	Celichytenſe	Stephanus IV.	VII.	1484
1188	Cenomanẽſis *conventus.*	Clemens III.	X.	1760
1167	Chinonenſis *conventus.*	Alexander III.	X.	1443
1157	Ciceſtrenſe	Hadrianus IV.	X.	1176
1289	Ciceſtrenſe	Nicolaus IV.	XI.	1345
1292	Ciceſtrenſe	Sede vacante.	XI.	1361
303	Cirtenſe	Marcellinus	I.	936
412	Cirtenſe *conciliabulum.*	Innocentius I.	II.	1518
1164	Clarandonenſe *conciliab.*	Alexander III.	X.	1425
1077	Claromontanum	Gregorius VII.	X.	359
1095	Claromont.	Vrbanus II.	X.	506
1110	Claromont.	Paſchalis II.	X.	765
1124	Claromont.	Calliſtus II.	X.	908
1130	Claromont.	Innocentius II.	X.	972
628	Clippiacenſe	Honorius I.	V.	*Append.*
659	Clippiacenſis *conventus.*	Vitalianus	VI.	389
742	Cloveshoenſe	Zacharias.	VI.	1532
747	Cloveſhoenſe		VI.	1565
800	Cloveſhoenſe	Leo III.	VII.	1153
803	Cloveſhoenſe		VII.	1189
822	Cloveſhoenſe	Paſchalis I.	VII.	1527
824	Cloveſhoenſe	Eugenius II.	VII.	1555
782	Colonienſe	Hadrianus I.	VI.	1827
870	Colonienſe	Hadrianus II.	VIII.	1539
873	Colonienſe	Ioannes VIII.	IX.	252
887	Colonienſe	Stephanus V.	IX.	396
1056	Colonienſe	Victor II.	IX.	1082
1115	Colonienſe	Paſchalis II.	X.	802
1116	Colonienſe		X.	806
1118	Colonienſe	Gelaſius II.	X.	823
1225	Colonienſe *falſo dictum.*	Honorius III.	XII.	300
1260	Colonienſe	Alexander IV.	XI.	783
1266	Colonienſe	Clemens IV.	XI.	835
1280	Colonienſis *ſynodus.*	Nicolaus III.	XI.	1107
1300	Colonienſis *ſynodus.*	Bonifacius VIII.	XI.	1439
1310	Colonienſe	Clemens V.	XI.	1517
1322	Colonienſe	Ioannes XX.	XI.	1707
1423	Colonienſis *ſynodus.*	Martinus III.	XII.	360
1452	Colonienſe	Nicolaus V.	XIII.	1378
1470	Colonienſe	Paulus II.	XIII.	1436
1536	Colonienſe	Paulus III.	XIV.	484
1549	Colonienſe		XIV.	627
843	Coloniæ villæ	Gregorius IV.	VII.	1783 & 1819.
757	Compẽdienſe	Paulus I.	VI.	1694
758	Compendienſis *convent.*		VI.	1884
833	Compendienſis *conventus.*	Gregorius IV.	VII.	1686
1085	Compendiẽſe	Gregorius VII.	X.	406
1235	Compẽdienſe	Gregorius IX.	XI.	503
1270	Compẽdienſe	Clemens IV.	XI.	917
1277	Compẽdienſe	Ioannes XIX.	XI.	1031
1302	Compẽdienſe	Bonifacius VIII.	XI.	1472
1304	Compẽdienſe	Benedictus XI.	XI.	1492
1329	Compẽdienſe	Ioannes XX.	XI.	1774
1325	Complutenſe		XI.	1771
900	Compoſtellanum,	Stephanus VI.	IX.	482
1056	Compoſtell.	Victor II.	IX.	1084
860	Confluentinũ	Nicolaus I.	VIII.	698
922	Confluentinũ	Ioannes X.	IX.	579
1044	Conſtantienſe	Benedictus IX.	IX.	942
1094	Conſtantienſe	Vrbanus II.	X.	497
1414	CONSTANTIENSE generale	Ioannes XXIII.	XII.	I. 1434
336	Conſtantinopolitanum *conciliabulum*	Marcus	II.	87. 473
337	Conſtantin. *conciliabul.*	Iulius I.	II.	88
359	Conſtantin. *conciliabul.*	Liberius	II.	95. 804
381	CONSTANTINOPOLITANŨ generale II.	Damaſus I.	II.	911. 974 975. 977
382	Conſtantin.		II.	1014. 1015
394	Conſtantinop.	Siricius	II.	1151
400	Conſtantin.	Anaſtaſius I.	II.	1221
403	Conſtantinop	Innocentius I.	II.	1331
432	Conſtantinop	Sixtus III.	III.	1256
439	Conſtantin.		III.	1284
448	Conſtantinopolitanum I.	Leo I.	III.	1446. & IV. 150. *uſq:* *ad* 232. 1002
449	Conſtantinopolitanum II.		III.	1470. IV. 233. *uſque ad* 250.
450	Conſtant. III.		III.	1475
457	Conſtant. IV.		IV.	1003
459	Conſtant. V.		IV.	1025
483	Conſtantin. I.	Felix III.	IV.	1108
484	Conſtant. II.		IV.	1154
491	Conſtantinopol. *ſynodus.*	Symmachus	IV.	1413
515	Conſtantin. *conciliabul.*	Hormiſdas	IV.	1415
518	Conſtantin.		IV.	1586. 1587
520	Conſtantinop		IV.	1592
533	Conſtantinopol. *collatio*	Ioannes II.	IV.	1763
536	Conſtantinop	Agapetus I.	V.	1. 275
540 circ.	Conſtantin. *conciliabul.*	Silverius.	V.	831
547	Conſtantinop.	Vigilius.	V.	390
553	CONSTANTINOPOLITANŨ II. gener. V.		V.	411. 783
587	Conſtantin.	Pelagius II.	V.	935
599	Conſtantin.	Gregorius M.	V.	1605
630 circ.	Conſtantin. *conciliab. duo*	Honorius I.	V.	1695 1696
633	Conſtantin.		V.	1695
639	Conſtantinop		V.	1697
639	Conſtantin. *conciliabul.*	Severinus	V.	1756
640 circ.	Conſtantin. *conciliabul.*	.....	IV.	1697

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
680 & 681	CONSTANTINOPOLITANUM III. generale VI.	Agatho	VI.	587. 1215. 1217. 1219.
692	Conſtantinopolitanum, Quinifextum dictum, conciliabulum.	Sergius I.	VI.	1616
711	Conſtantinopolitanum conciliabulum	Cooſtantious	VI.	1402
712	Conſtantin. conciliabulum		VI.	1216. 1401
715	Conſtantinonopolitanum	Gregorius II.	VI.	1446
725	Conſtantin. conciliabulum		VI.	1461
754	Conſtantin. conciliabulum	Stephanus II.	VI.	1661
784	Conſtantin.	Hadrianus I.	VII.	655
809	Conſtantinopolitanum conciliabulum		VII.	1191
809	Conſtantinopolitanum conciliabulum		VII.	1192
810 circ.	Conſtantinopolitana ſynodus.	Leo III.	VII.	1192. 1193
811	Conſtantin. conciliabulum		VII.	1192. 1193
813	Conſtantinopolitanum		VII.	1289
814	Conſtantinopolitanum conciliabulum		VII.	1299
830 circ.	Conſtantin. conciliabulum	Gregorius IV.	VII.	1669
842	Conſtantin.		VII.	1782
854	Conſtantin.	Leo IV.	VIII.	133
858	Conſtantin. I. conciliabulum		VIII.	651. 652
859	Conſtantio. II. conciliabulum	Nicolaus I.	VIII.	652. 695
861	Conſtant. III. conciliabulum		VIII.	651. 735. 1511
869	CONSTANTINOPOLITANUM IV. generale VIII.	Hadrianus II.	VIII.	961
879	Conſtantin. conciliabulum	Ioannes VIII.	IX.	324. 329. & VIII. 1525
901	Conſtantio.	Ioannes IX.	IX.	1263
944	Conſtantin. conciliabulum	Marinus II.	IX.	617
963	Conſtantin.	Ioannes XII.	IX.	653
975	Conſtantin.	Benedictus VII.	IX.	720
1277	Conſtantinopolitanum I.	Ioannes XIX.	XI.	1032
1277	Conſtantinop. II.		XI.	1037
1280	Conſtantinop.	Nicolaus III.	XI.	1125
1341	Conſtantinopolitanum conciliabulum	Benedictus XII.	XI.	1872
1565	Conſtantinop.	Pius IV.	XV.	784
1642	Conſtantioop.	Vrbaous VIII.	XV.	1714
863	in Convicino villa.	Nicolaus I.	VIII.	761

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1255	Copriniacenſe	Alexander IV.	XI.	746
1260	Copriniacéſe		XI.	799
1262	Copriniacenſe	Vrbanus IV.	XI.	820
348 circ.	Cordubenſe	Iulius I.	II.	91
852	Cordubenſe	Leo IV.	VIII.	76
197 circ.	Corinthiacum ſive Achaicum	Victor I.	I.	598. 601
1050	Coyacenſe	Leo IX.	IX.	1063
1189	Cracovienſe	Clemens III.	X.	1830
1132	Creiſſanus conventus.	Innocentius II.	X.	989
1226	Cremonenſe	Honorius III.	XI.	301
1114	apud Cyperanum	Paſchalis II.	X.	793
475 circ.	Cyrenſe	Simplicius	IV.	1151
1199	DAlmatiæ ac Diocliæ	Innocentius III.	XI.	7
1257	Danicum	Alexander IV.	XI.	772
1429	Dertuſanum	Martinus III.	XII.	405
1599	Diamperienſe	Clemens VIII.	XV.	1528
772	Dingolvingenſe	Hadrianus I.	VI.	1794
1199	Diocliæ & Dalmatiæ	Innocentius III.	XI.	7
768	apud S. Dionyſium	Stephanus III.	VI.	1720
834	apud S. Dionyſium conventus.	Gregorius IV.	VII.	1693
997 circ.	apud S. Dionyſium	Gregorius V.	IX.	770
1054	apud S. Dionyſium	Leo IX.	IX.	1069
415	Dioſpolitanum.	Innocentius I.	II.	1529
1076	Divionenſe	Gregorius VII.	X.	359
1199	Divionenſe	Innocentius III.	XI.	11
1094	Dolenſe colloquium.	Vrbanos II.	X.	499
1183	Dublinienſe	Locius III.	X.	1739
927	Duiſbergenſe	Ioannes X.	IX.	582
1255	Dunelmenſis ſynodus.	Alexaoder IV.	XI.	760
1276	Dunelmenſis ſynodus.	Hadrianus V.	XI.	1008
1214	Dunſtaplienſe	Innocentius III.	XI.	102
761	Durienſe	Paulus I.	VI.	1700
775	Durieoſis conventus.	Hadriaous I.	VI.	1821
779	Durienſe		VI.	1823
871	Duziacenſe I.	Hadrianos II.	VIII.	1539
874	Duziacenſe II.	Ioannes VIII.	IX.	258
1195	EBoracenſe	Cælestinus III.	X.	1791
1201	Eboracenſe alias Scoticum	Innocentius III.	XI.	24
1250	Eboracenſe	Innocentius IV.	XI.	703
1252	Eboraceoſe		XI.	705
1367	Eboraceoſe	Vrbanus V.	XI.	2482
1466	Eboracenſe	Paulus II.	XIII.	1423
1065 circ.	Eduenſe	Alexander II.	IX.	1183

Ann. Chr.	*Concilium.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pag.*
1094	Ednense *sive* Augustodunense	Vrbanns II.	X.	499
614	Egarense	Bonifacius IV.	V.	1645
305	Eliberitanum, *sive potius* Illiberritanum.	Marcellus I.	I.	967
666	Emeritense	Vitalianus	VI.	497
948	Engilenheimense. *vide* Ingilheimẽse			
1118	Engolismense	Gelasius II.	X.	824
1170 circ.	Engolismense	Alexander III.	X.	1452
517	Epaonense	Hormisdas	IV.	1573
197 circ.	Ephesinum, *sive* Asiaticum	Victor I.	I.	598. 600
400	Ephesinum	Anastasius I.	II.	1222
431	EPHESINUM generale III.	Cælestinus I.	III.	1. 1251. 1254. 1255
449	Ephesinum *conciliabulum*	Leo I.	III. 1471. & IV. 115. ad 321. & IV.	1002
516	Epiri veteris	Hormisdas	IV.	1562
932	Erpfordrense	Ioannes XI.	IX.	591
1073	Erpfordiense *conciliabulum*	Alexander II.	IX.	1230
1081	Exoldunense	Gregorius VII.	X.	399
1287	Exoniensis *synodus.*	Sede vacante	XI.	1263
	FErrariense. *vide* Florentinum.			
798 circ.	Finchalense	Leo III.	VII.	1148
1055	Florentinum	Victor II.	IX.	1079
1105	Florentinum	Paschalis II.	X.	743
1438	FLORENTINUM generale	Eugenius IV.	XIII.	1. 285
1107	Floriacensis *conventus.*	Paschalis II.	X.	753
1110	Floriacense	Paschalis II.	X.	766
911	apud Fontem coopertum	Anastasius III.	IX.	568
791	Forojuliense	Hadrianus I.	VII.	991
794	Francofordiense	Hadrianus I.	VII.	1013
1006	Francofordiense	Ioannes XVII.	IX.	783
1027	Francofordiense	Ioannes XIX.	IX.	1248
1409	Francofurtensis *conventus.*	Gregorius XII.	XI.	2520
1118	Frideslariense	Gelasius II.	X.	824
1440	Frisingense	Eugenins IV.	XIII.	1283
1226	Fuxense	Honorius III.	XI.	302
197 circ.	GAllicanum *sive* Lugdunense	Victor I.	I.	598. 601
197 circ.	Gallicanum aliud	Victor I.	I.	599
429	Gallicanũ incerti loci	Cælestinus I.	II.	1686
446	Gallicanum incerti loci	Leo I.	III.	1463
515 circ.	Gallicanum incerti loci	Hormisdas	IV.	1572
588	Gallicanum incerti loci	Pelagius II.	V.	1853
590	Gallicanum in confinio trium provinciarum Arvernæ, Gabalitanæ, & Rutenæ,	Gregorius M.	V.	1592
615 circ.	Gallicanum incerti loci	Deusdedit	V.	1656
679	Gallicanum incerti loci	Agatho	VI.	1887
686	Gallicanum in villa regia	Ioannes V.	VI.	1286
post ann. 800	Gallicanum incerti loci	Leo III.	VII.	1863
868 circ.	Gallicanum incerti loci	Hadrianus II.	VIII.	1942
870 circ.	Gallicanus incerti loci *conventus.*	Hadrianus II.	VIII.	1920
1002	Gallicana varia	Silvester II.	IX.	782
1031	Gallicana varia	Ioannes XVIII.	IX.	910
1041	Gallicana varia	Benedictus IX.	IX.	940
324 circ.	Gangrense	Silvester I.	II.	413
773	Genavense	Hadrianus I.	VI.	1799
1074	apud S. Genesium	Gregorius VII.	X.	343
767	Gentiliacense	Paulus I.	VI.	1703
742	Germanicum I.	Zacharias	VI.	1533
745	Germanicum II.	Zacharias	VI.	1555
759	Germanicum *conciliabulum*	Paulus I.	VI.	1684
1225	Germanicum	Honorins III.	XI.	94
517	Gerundense	Hormisdas	IV.	1565
1097	Gerundense	Vrbanus II.	X.	614
1188	Gisortianus *conventus.*	Clemens III.	X.	1759
1378	Glocestriense	Vrbanus VI.	XI.	2051
928	Grateleanum	Leo VI.	IX.	582
1106	Guastallense	Paschalis II.	X.	748
1158 circ.	Guaterfordiense	Hadrianus IV.	X.	1183
1425	HAphniæ	Martinus III.	XII.	380
680	Hedrfeldense	Agatho	VI.	577
947 circ.	Helenense	Agapitus II.	IX.	621
1027	Helenense	Ioannes XIX.	IX.	1249
1058	Helenensis *conventus.*	Benedictus X.	IX.	1259
1065 circ.	Helenense	Alexander II.	IX.	1184
1166	Herbipolense *conciliabulum*	Alexander III.	X.	1458

Ann.

D

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
627	Matiſconenſe	Honorius I.	V.	1686
646	Mauritanienſe	Theodorus	V.	1698.1835
1075	S. Maxentij	Gregorius VII.	X.	345
1566	Mechlinienſe	Pius V.	XV.	789
1607	Mechlinienſe	Paulus V.	XV.	1534
144	Mediolanenſe I.	Iulius I.	II.	614
150	Mediolanenſe II.		II.	720
155	Mediolanenſe	Liberius	II.	91. 771
175 circ.	Mediolanenſe	Damaſus	II.	98
390	Mediolanenſe	Siricius	II.	1049
451	Mediolaneuſe	Leo I.	III.	1486
679	Mediolanenſe	Agatho	VI.	576
1101	Mediolanenſe *conventiculum.*	Paſchalis II.	X.	1832
1287	Mediolanenſe	Sede vacante	XI.	1333
1291	Mediolanenſe	Nicolaus IV.	XI.	1361
1565	Mediolanenſe I.	Pius IV.	XV.	242
1569	Mediolanenſe II.		XV.	337
1573	Mediolanenſe III.		XV.	365
1576	Mediolanenſe IV.	Gregorius XIII.	XV.	408
1579	Mediolanenſe V.		XV.	556
1582	Mediolanenſe VI.		XV.	706
845	Meldenſe	Sergius II.	VII.	1813
962	Meldeuſe	Ioannes XII.	IX.	647
1080	Meldenſe I.	Gregorius VII.	X.	398
1082	Meldenſe II.		X.	401
1204	Meldenſo	Innoceotius III.	XI.	27
1228	Meldenſis *conventus.*	Gregotius XI.	XI.	414
1240	Meldenſe		XI.	571
1089 1090	Melfitanum	Vrbanus II.	X.	476
1216	Melodunenſe	Innocentius III.	XI.	240
1225	Melodunenſe	Honorius III.	XI.	290
1232	Melodunenſis *conventus.*	Gregorius IX.	XI.	448
1300	Melodunenſe	Bonifacius VIII.	XI.	1431
705 circ.	Mercianum	Ioannes VII.	VI.	1389
1258	Mertonenſe	Alexander IV.	XI.	773
1300	Mertonenſe	Boniſacius VIII.	XI.	1435
197 circ.	Meſoporamicum	Victor I.	I.	601
†	Meſopotamicum	Eutychianus	I.	923
550 circ.	Metenſe	Vigilius	V.	1850
590	Metenſe	Gregorius M.	V.	1596
753	Metenſe	Stephanus II.	VI.	1659
835	Metenſe	Gregorius IV.	VII.	1694
859	Metenſe	Nicolaus I.	VIII.	668
863	Merenſe		VIII.	764
869	Metenſe	Hadrianus II.	VIII.	1531
888	Meteuſe	Stephanus V.	IX.	412

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1585	Mexicanum	Sixtus V.	XV.	1192
402	Milevitanum I.	Innocentius I.	II.	1321
416	Milevitanum II.		II.	1537
813	Moguntiuum	Leo III.	VII.	1219
829	Moguntinum	Eugenius II.	VII.	1580
847	Moguntinum I.	Leo IV.	VIII.	39
848	Moguntinum II.		VIII.	52
852	Moguntinum III.		VIII.	77
888	Moguntinum	Stephanus V.	IX.	401
1023	Moguntinum	Benedictus VIII.	IX.	834
1028	Moguntinum	Ioannes XVIII.	IX.	860
1049	Moguntinum	Leo IX.	IX.	1046
1054	Moguntinum		IX.	1077
1069	Moguntinum	Alexander II.	IX.	1198
1071	Moguntin. II.		IX.	1204
1075	Moguntiuum	Gregorius VII.	X.	345
1080	Moguntinus *conventus.*		X.	386
1085	Moguntinum *conciliabulum.*		X.	409. 1831
1105	Moguntinus *conventus.*	Paſchalis II.	X.	745
1131	Moguntinum	Innocentius II.	X.	988
1233	Moguntinus *conventus.*	Gregorius IX.	XI.	478
1235	Moguotinum *conciliabul.*		XI.	2345
1261	Moguntinum	Alexander IV.	XI.	816
1310	Moguntinum	Clemens V.	XI.	1536
1549	Moguntinum	Paulus III.	XIV.	667
1209	Montilienſe	Innocentius III.	XI.	15
1162	Montiſpeſſulani	Alexander III.	X.	1416
1195	Montiſpeſſulani	Clemens III.	X.	1796
1215	Montiſpeſſulani	Innoceurius III.	XI.	103. 2330. 2331
1224	Montiſpeſſulani	Honorius III.	XI.	289. 2333
1258	Montiſpeſſulani	Alexander IV.	XI.	778
972	Montis S. Matiæ Tardanenſis	Ioannes XIII.	IX.	707
550	Mopſueſtenum	Vigilius	V	406
948	Moſomenſe	Agapitus II.	IX.	622
995	Moſomenſe	Ioannes XV.	IX.	747
1061	Moyſſiacenſis *conventus.*	Alexander II.	IX.	1179
1213	Murellanum	Innocentius III.	XI.	99
850	Murittanum	Leo IV.	VIII.	72
973	Murineoſe	Benedictus VI.	IX.	712
658 circ.	NAmnetenſe	Vitalianus	VI.	386
900	Namnetenſe	.....	IX.	468
1127	Namnetenſe	Honorius II.	X.	918
1264	Namnetenſe	Vrbanus IV.	XI.	826
257	Narbonenſe	Sixtus II.	I.	825
589	Narbonenſe	Pelagius II.	V.	1027

Ann. Chr.	*Concilium.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pag.*
788	Narbonense	Hadrianus I.	VII.	964
908	Narbonense		IX.	518
907	Narbonense apud S. Tiberium	Sergius III.	IX.	518
911	Narbonense apud Fontem coopertum	Anastasius III.	IX.	563
990	Narbonense	Ioannes XV.	IX.	742
1038	Narbonensis Galliæ *conventus*		IX.	938
1043	Narbonensis provinciæ duo	Benedictus IX.	IX.	941
1054	Narbonense	Leo IX.	IX.	1072
1090	Narbonense	Vrbanus II.	X.	479
1090	Narbonense		X.	1818
1134	Narbonense	Innocentius II.	X.	1824
1207	Narbonense		XI.	32
1210	Narbonensis *conventus.*	Innocentius III.	XI.	55
1227	Narbonense	Honorius III.	XI.	304
1235	Narbonense	Gregorius IX.	XI.	487
1374	Narbonense	Gregorius XI.	XI.	2493
1551	Narbonense	Iulius III.	XV.	3
1609	Narbonense	Paulus V.	XV.	1573
1160	Nazarenum	Alexander III.	X.	1403
1120	Neapolitanum	Callistus II.	X.	884
†	Nemausense	Siricius	II	1040
886	Nemausense in Portu villa	Stephanus V.	IX.	395
898	Nemausense in Portu villa	Stephanus VI.	IX.	478
1096	Nemausense	Vrbanus II.	X.	604
1284	Nemausensis *synodus.*	Martinus II.	XI.	1200
591	Nemptodorẽsis *conventus.*	Gregorius M.	V.	1599
314	Neocæsareense	Silvester I.	I.	1479
877 *vel* 878	Neustriacum	Ioannes VIII.	IX.	306
325	NICÆNUM Bithyn. I. œcumenicũ I.	Silvester I.	II. l.	84. 99. 102. 103
359	Nicænum Bithyn.	Liberius	II.	95
787	NICÆNUM Bithyn. II. œcumenicum VII.	Hadrianus I.	VII. l.	656. 662
359	Nicænum Thraciæ *conciliabulum*	Liberius	II.	94
705	Niddense	Ioannes VII.	VI.	1389
763	Nivernense	Paulus I.	VI.	1701
1200	Nivigellense	Innocentius III.	XI.	20
1133	Northamptoniense	Innocentius II.	X.	991
1164	Northamptoniense *conciliabulum.*	Alexander III.	X.	1433
1176	Northamptoniense		X.	1469
1177	Northamptoniense	Alexander III.	X.	1479
1267	Northamptoniense	Clemens IV.	XI.	857
	Northusense *vide* Quintilineburgense			
1255	Norvvicensis *synodus.*	Alexander IV.	XI.	768
1073	Novempopulanum	Alexander II.	X.	1811
831	Noviomagensis *conventus.*	Gregorius IV.	VII.	1673
814	Noviomense	Leo III.	VII.	1303
1232	Noviomense	Gregorius IX.	XI.	446
1299	Noviomense	Bonifacius VIII.	XI.	2441
1344	Noviomense	Clemens VI.	XI.	1889
1161	Novi Mercatus	Alexander III.	X.	1406
1290	Nugaroliense	Nicolaus IV.	XI.	1353. & 2444
1303	Nugaroliense	Benedictus XI.	XI.	1477
1315	Nugaroliense	Sede vacante.	XI.	1620
593	Numidicum *conciliabul.*	Gregorius M.	V.	1602
602	Numidicum		V.	1612
646	Numidicum	Theodorus	V.	1697. 1835
1233	Nymphæense	Gregorius IX.	XI.	460
427	ORientale	Cælestinus I.	II.	1686
1062	Osboriense	Alexander II.	IX.	1156
598	Oscense	Gregorius M.	V.	1604
821	Oslaveshlense	Paschalis I.	VII.	1527
197 circ.	Osroenum	Victor I.	I.	598. 601
	Ostionense *vide* Augustodunense			
873	Ovetense	Ioannes VIII.	IX.	247
901	Ovetense	Ioannes IX.	IX.	501
1160	Oxoniense	Alexander III.	X.	1404
1222	Oxoniense	Honorius III.	XI.	270
1408	Oxoniense	Gregorius XII.	XI.	2089
777	PAderbornense		VI.	1823
786	Paderbornense	Hadrianus I.	VI.	1860
1071	Pedredanum	Alexander II.	IX.	1204
179 circ.	Palæstinum *sive* Cæsariense	Victor	I.	596. 600
1322	Palentinum, *sive* Vallisoletanum	Ioaones XX.	XI.	2682
1388	Palentinum	Vrbanus VI.	XI.	2068
1029	in Palithi		IX.	861
1032	Pampilonense	Ioannes XVIII.	IX.	935
1076	Papiense *conciliabulum.*	Gregorius VII.	X.	358
1160	Papiense *conciliabulum*	Alexander III.	X.	1387
	Papiense *vide* Ticinense			
362	Parisiense I.	Liberius	II.	821

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
555	Parisiense II.	Pelagius I.	V.	811
557	Parisiense III.		V.	814
573	Parisiense IV.	Benedictus I.	V.	918
577	Parisiense V.		V.	925
615	Parisiense V.	Deusdedit	V.	1649
824	Parisiensis *conventus.*	Eugenius II.	VII.	1542
829	Parisiense VI.		VII.	1590
847	Parisiense	Sergius II.	VII.	1848
847	Parisiense	Leo IV.	VIII.	38
849	Parisiense		VIII	58. 1928
1050	Parisiense	Leo IX.	IX.	1059
1092	Parisiense	Vrbanus II.	X.	491
1105	Parisiense	Paschalis II.	X.	742
1129	Parisiense	Honorius II.	X.	936
1147	Parisiense	Eugenius III.	X.	1105
1170	Parisiense	Alexander III.	X.	1818
1186	Parisiense	Vrbanus III.	X.	1747
1188	Parisiense	Clemens III.	X.	1763
1196	Parisiense	Cælestinus III.	X.	1800
1201	Parisiense	Innocentius III.	XI.	24
1209	Parisiense		XI.	49
1212	Parisiense		XI.	57
1223	Parisiense	Honorius III.	*XI.	288
1224	Parisiensia duo		XI.	289. 290
1225	Parisiensia duo		XI.	290
1226	Parisiense		XI.	300
1226	Parisiense		XI.	300
1228	Parisiensis *conventus.*	Gregorius IX.	XI.	414
1255	Parisiense	Alexander IV.	XI.	738
1260	Parisiense		XI.	793
1263	Parisiense	Vrbanus IV.	XI.	824
1264	Parisiense		XI.	828
1284	Parisiense	Martinus II.	XI.	1199
1290	Parisiense	Nicolaus IV.	XI.	1358
1302	Parisiensis *conventus.*	Bonifacios VIII.	XI.	1474
1310	Parisiense	Clemens V.	XI.	1535
1314	Parisiense	Sede vacante	XI.	1602
1323	Parisiense	Ioannes XX.	XI.	1711
1329	Parisiensis *conventus.*		XI.	1777
1346	Parisiense	Clemens VI.	XI.	1908
1394	Parisiense	Bonifacius VIII.	XI.	2511
1404	Parisiense		XI.	2517
1408	Parisiense	Gregorius XII.	XI.	2518
1429	Parisiense	Martinus III.	XII.	382
1528	Parisiense *sive* Senonense	Clemens VII.	XIV.	432
1187	Parmense	Gregorius VII.	X.	1830
1350	Patavinum	Clemens VI.	XI.	1918
1302	Pennæ fidelis	Bonifacius VIII.	XI.	2444
1408	Perpinianense	Gregorius XII.	XI.	2108
1201	Perthusanum	Innocentius III.	XI.	24
664	Pharense	Vitalianus	VI.	491
347	Philippopolitanum *conciliabulum.*	Iulius I.	II.	91. 697
589	Pictavensis *conventus.*	Pelagius II.	V.	1025
590	Pictavense	Gregorius M.	V.	1593
999	Pictavense	Silvester II.	IX.	780
1032	Pictavense	Ioannes XVIII.	IX.	914
1036	Pictavense	Benedictus IX.	IX.	937
1076	Pictavense	Gregorius VII.	X.	346
1078	Pictavense		X.	366

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1100	Pictavense I.	Paschalis II.	X.	720
1106	Pictavense II.		X.	746
1280	Pictavensis *synodus.*	Nicolaus III.	XI.	1157
1284	Pictavensis *synodus.*	Martinus II.	XI.	1234
1189	Pippevvellense	Clemens III.	X.	1766
1134	Pisanum	Innocentius II.	X.	989. 1836
1409	Pisanum	Gregorius XII.	XI.	2114
1511	Pisanum *conciliabulum*	Iulius II.	XIII.	1486
862	Pistense	Nicolaus I.	VIII.	755. 775. 1935
869	Pistense	Hadrianus II.	VIII.	1535
1095	Placentinom	Vrbanus II.	X.	500
1132	Placentinum	Innocentius II.	X.	988
1267	ad Pontem Audomari	Clemens IV.	XI.	2530
1279	apud Pontem Audomari	Nicolaus III.	XI.	1043
197 circ.	Ponticum *sive* Asiaticum	Victor I.	I.	598. 600
876	Pontigonense	Ioannes VIII.	IX.	280. 1261
886	Portuense in diœcesi Nemausensi	Stephanus V.	IX.	395
898	Portuense in diœc. Nem.	Stephanns VI.	IX.	478
1309	Posniense in Hungaria	Clemens V.	XI.	2453
1405	Pragense	Innocentius VII.	XI.	2084
411	Ptolemaidense	Innocentius I.	II.	1335
368	Puzense	Damasus I.	II.	887
403	ad Quercum	Innocentius I.	II.	1323
1085	Quintilineburgense	Gregorios VII.	X.	404. 1831
1105	Quintilineburgense	Paschalis II.	X.	743
1121	Quintilineburgensis *conventus.*	Callistus II.	X.	884
1232	S. Quintini duo	Gregorius IX.	XI.	446
1235	S. Quintini		XI.	501
1236	S. Quintini		XI.	503
1239	S. Quintini		XI.	568
1271	S. Quintini	Clemens IV.	XI.	922
1206	Radingense	Innocentius III.	XI.	31
1279	Radingense	Nicolaus III.	XI.	1062
792	Ratisponense	Hadrianos I.	VII.	1010
†	Ratisponense	Leo III.	VII.	1152
874	Ravennate	Ioannes VIII.	IX.	1235
877	Ravennate		IX.	299
904	Ravennate	Ioannes IX.	IX.	507
967	Ravennate	Ioannes XIII.	IX.	674
997	Ravennate	Gregorius V.	IX.	766
1014	Ravennate	Benedictus VIII.	IX.	833
1086	Ravennate *conciliabulum.*	Gregorius VII.	X.	1817
1128	Ravennate	Honotius II.	X.	936
1253	Ravennate	Innocentius IV.	XI.	2351
1259	Ravennate	Alexander IV.	XI.	782
1270	Ravennate	Clemens IV.	XI.	917

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1280	Ravennate	Nicolaos III.	XI.	2443
1286	Ravennate	Honorius IV.	XI.	1238
1307	Ravennate		XI.	1499
1310	Ravennate dictum II.	Clemens V.	XI.	1579
1311	Ravennat. duo		XI.	1513
1314	Ravennate dictum III.	Sede vacante	XI.	1603
1317	Ravennate dictum IV.	Ioannes XX.	XI.	1655
1279	Redingense *vide* Radingense			
1273	Redonense	Gregorius X.	XI.	913
439	Regense *sive* Rejense	Sixtus III.	III.	1184
850	Regiaticinense, *male* pro Ticinensi	Leo IV.	VIII.	61
496	Remensis *conventus.*	Anastasius II.	IV.	1827
630	Remense I.	Hooorius I.	V.	1688
813	Remense II.	Leo III.	VII.	1253
892 *seu seq.*	Remense	Formosus	IX.	434
900	Remense	Stephanus VI.	IX.	481
923	Remense	Ioannes X.	IX.	581
975	Remense	Benedictus VII.	IX.	720
989	Remense		IX.	733
991	Remense		IX.	738
991	Remense *conciliabulum*	Ioannes XV.	IX.	738
994 circ.	Remense		IX.	740
995	Remense		IX.	750
1049	Remense	Leo IX.	IX.	1028
1059	Remensis *conventus.*	Nicolaus II.	IX.	1107
1092	Remense	Vrbanus II.	X.	488
1094	Remense		X.	497
1109	Remense	Paschalis II.	X.	763
1115	Remense		X.	801
1119	Remense	Callistos II.	X.	862
1131	Remense		X.	979
1140	Remense *melius* Senonense	Innocentius II.	X.	1018
1148	Remense	Eugeoius III.	X.	1107
1158	Remensis *conventus.*	Hadrianus IV.	X.	1184
1235	Remense apud S. Quintinum		XI.	501
1235	Remense Cōpendij	Gregorius IX.	XI.	503
1236	Remense apud S. Quintinum		XI.	503
1287	Remense	Sede vacaote	XI.	1317
1564	Remense	Pius IV.	XV.	43
1583	Remense	Gregorius XIII.	XV.	884
1429	Rigense	Martinus III.	XII.	405
1032	Rivipullensis *conventus*	Ioannes XVIII.	IX.	935
1094	Rochingamense	Vrbaous II.	X.	494
1258	Roffiacense	Alexander IV.	XI.	773

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1327	Roffiacense	Ioannes XX.	XI.	1773
†	Romanum	Anicetus	I.	583
198	Romanum		I.	564. 596. 600
197 circ.	Romanom II.	Victor I.	I.	602
197 circ.	Romanum III		I.	602
250	Romanum	Sede vacante	I.	663
252	Romanum I.	Cornelius	I.	714
253	Romanum II.		I.	715. 719
256	Romanum	Stephanus I.	I.	770
263	Romanum	Dionysius	I.	830
313	Romanum	Melchiades	I.	1401. 1403
315	Romanum I.		I.	1490
324	Romanum II.	Silvester I.	I.	1542
325	Romanum III.		II.	410
337	Romanum I.		II.	527
341	Romanum II.	Iulius I.	II.	598
342	Romanum III.		II.	606
352	Romanum	Liberius	II.	768
368	Romanum I.		II.	886
368	Romanum II.		II.	886. 888
373	Romanum III.	Damasus I.	II.	895. 899
378	Romanum IV.		II.	895
382	Romanum V.		II.	1013. 1014
386	Romanum	Siricius	II.	1035
†	Romanum	Innocentius I.	II.	1316
430	Romanum	Cælestinus I.	II.	1688
433	Romanum	Sixtus III.	III.	1265
444	Romanum I.		III.	1461. & IV. 1003
445	Romanum II.	Leo I.	III.	1463. & IV. 1003
449	Romanum III.		III.	1475
457	Romanum		IV.	1009
465	Romanum	Hilarus	IV.	1060
467 circ.	Romaoum	Simplicius	IV.	1009
483	Romanum I.		IV.	1095
484	Romanum II.	Felix III.	IV.	1113. 1152
487	Romanum III.		IV.	1149. 1153
494	Romanum I.	Gelasius I.	IV.	1260
495	Romanum II.		IV.	1269
499	Romanom I.		IV.	1312
500	Romanum II.		IV.	1322
501	Romanum III.	Symmachus	IV.	1325
502	Romanum IV.		IV.	1333
503	Romanum V.		IV.	1364
504	Romanum VI.		IV.	1371
518	Romanum	Hormisdas	IV.	1589
531	Romanum I.		IV.	1689
531	Romanum II.	Bonifacios II.	IV.	1690
531	Romanum III.		IV.	1690
532	Romanum	Ioannes II.	IV.	1761
589	Romanom	Pelagius II.	V.	1033
590	Romanum I.		V.	1592
591	Romanum II.	Gregorius M.	V.	1198. 1585. 1602
601	Romanum III.		V.	1607
601	Romanum IV.		V.	1609
606	Romanum	Bonifacios IV.	V.	1616
610	Romanom		V.	1617
641	Romanum	Ioannes IV.	V.	1698. 1773
648	Romanom	Theodorus	V.	1698. 1846
649	Romanum	.. ...	V.	1699
649	Romanum	Martinus I.	VI.	75
667	Romanom	Vitaliaous	VI.	522
680	Romana duo	Agatho	VI.	579. 582. 584

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
705 & 707	Romanum	Ioanoes VII.	VI.	1588
721	Romanum I.		VI.	1454
724	Romanum II.	Gregorius II.	VI.	1459
726	Romanum III.		VI.	1460
731	Romanum I.	Gregorius III.	VI.	1485
732	Romanum II.		VI.	1485
743	Romanum I.	Zacharias	VI.	1546
745	Romanum II.		VI.	1556
761	Romanum	Paulus I.	VI.	1700
769	Romanum	Stephanus III.	VI.	1721
799	Romanum	Leo III.	VII.	1049
800	Romanum		VII.	1158
825	Romanum	Eugenius II.	VIII.	103
853	Romanum	Leo IV.	VIII.	101. 113. & 119
861	Romanum I.		VIII.	653. 736
862	Romanum II.		VIII.	738
863	Romanum III.		VIII.	766
863	Romanum IV.	Nicolaus I.	VIII.	774
863	Romanum V.		VIII.	775
864	Romanum VI.		VIII.	783
865	Romanum VII.		VIII.	783
868	Romanum	Hadrianus II.	VIII.	941
877	Romanum I.		IX.	295
879	Romanum II.	Ioannes VIII.	IX.	321
879	Romanum III.		IX.	321
881	Romanum IV.		IX.	336
893	Romanum	Formosus	IX.	436
897	Romanum *conciliabulum*	Stephanus VI.	IX.	478
904	Romanum	Ioannes IX.	IX.	502
906	Romanum	Benedictus IV.	IX.	513
949	Romanum	Agapitus II.	IX.	634
963	Romanum *conciliabulum*	Ioannes XII.	IX.	648
964	Romanum		IX.	653. 1238
964	Romanum *conciliabulum*	Benedictus V.	IX.	659. 1238
969	Romanum	Ioannes XIII.	IX.	1238
971	Romanum		IX.	707
983	Romanum	Benedictus VII.	IX.	729
983	Romanum		IX.	1243
989	Romanum	Ioannes XV.	IX.	732
993	Romanum		IX.	741
996	Romanum	Gregorius V.	IX.	757. 1245
998	Romanum		IX.	772
999	Romanum I.		IX.	780
1001	Romanum II.	Silvester II.	IX.	1246
1002	Romanum IV.		IX.	1246
1015	Romana *synodus.*	Benedictus VIII.	IX.	834
1037	Romanum	Benedictus IX.	IX.	1250
1046	Romanum	Clemens II.	IX.	1251
1047	Romanum		IX.	946
1049	Romanum I.		IX.	1027. 1253
1050	Romanum II.	Leo IX.	IX.	1052
1051	Romanum III.		IX.	1066
1053	Romanum IV.		IX.	1071
1057	Romanum	Victor II.	IX.	1087
1059	Romanum	Nicolaus II.	IX.	1099. 1259
1063	Romanum I.		IX.	1175
1065	Romanum II.	Alexander II.	IX.	1181
1065	Romanum III.		IX.	1182
1074	Romanum I.		X.	313
1075	Romanum II.		X.	344
1076	Romanum III.	Gregorius VII.	X.	355
1078	Romanum IV.		X.	369
1078	Romanum V.		X.	371

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
1079	Romanum VI.		X.	378
1080	Roman. VII.		X.	381. 1810
1081	Roman. VIII.	Gregorius VII.	X.	398
1083	Romanum IX.		X.	401
1084	Romanum X.		X.	401
1089	Romanum I.		X.	474
1098	Romanum *conciliabulum*	Vrbanus II.	X.	1823
1098	Romanum II.		X.	614
1099	Romanum III.		X.	615
1103	Romanum	Paschalis II.	X.	1833
1116	Romanum		X.	810
1122	Romanum I.	Callistus II.	X.	888
1123	Romanum II.		X.	907
1210	Romanum	Innocentius III.	XI.	56
1228	Romanum I.	Gregorius IX.	XI.	413
1234	Romanum II.		XI.	481
1302	Romanum	Bonifacius VIII.	XI.	1476. & 2444
1412	Romanum *vide* Lateranensia, *qua omnia* Romana *sunt.*	Ioannes XXI.	XI.	2323
1158	Roscomaniense	Hadrianus IV.	X.	1184
682	Rotomagense	Agatho	VI.	1240
1050	Rotomagense	Leo IX.	IX.	1047
1072	Rotomagense	Alexander II.	IX.	1225
1074	Rotomagense	Gregorius VII.	X.	310
1096	Rotomagense	Vrbanus II.	X.	599
1108	Rotomagense	Paschalis II.	X.	758
1118	Rotomagense	Gelasius II.	X.	824
1119	Rotomagense	Callistus II.	X.	881
1299	Rotomagense	Bonifacius VIII.	XI.	1426
1335	Rotomagense	Benedictus XII.	XI.	1835
1445	Rotomageose	Eugenius IV.	XIII.	1303
1581	Rotomagense	Gregorius XIII.	XV.	821
862	ad SAblonarias *conventus.*	Nicolaus I.	VIII.	754
1021	Salegunstadiense	Benedictus VIII.	IX.	844
1310	Salmanticense	Clemens V.	XI.	1535
1253	Salmuriense	Innocentius IV.	XI.	707
1276	Salmuriense	Hadrianus V.	XI.	1011
1294	Salmuriense	Cælestinus V.	XI.	1395
1315	Salmuriense	Sede vacante	XI.	1617
1274	Saltzburgense	Gregorius X.	XI.	998
1281	Saltzburgense	Martinus II.	XI.	1150
1291	Saltzburgense	Nicolaus IV.	XI.	1358
1310	Salzburgense I.	Clemens V.	XI.	1513
1310	Saltzburgense II.		XI.	1514
1386	Saltzburgense	Vrbanus VI.	XI.	2063
1420	Saltzburgense	Martinos III. *vulgo* V.	XII.	308
997	Sandionysianũ	Gregorius V.	IX.	770
1053	Sãdionysianus *conventus, vide* S. Dion. *ad litterã* D.	Leo IX.	IX.	1069
563	Santonense	Ioannes III.	V.	845
579	Santonense	Pelagius II.	V.	965
1080	Santonense I.	Gregorius VII.	X.	397
1083	Santonense II.		X.	402
1089	Saotonense	Vrbanos II.	X.	475
1096	Santonense		X.	604
1280	Santooensis *synodus.*	Nicolaus III.	XI.	1133

Ann. Chr.	*Concilium.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pag.*
1282	Santonensis *synodus.*	Martinus II.	XI.	1180
1298	Santonensis *synodus.*	Bonifacius VIII.	XI.	1425
859	ad Saponarias	Nicolaus I.	VIII.	674
347	Sardicense	Julius I.	II.	90.623
347	Sardicense *seu* Philippopolitanum *conciliabulum.*		II.	91.697
1217	Sarumensis *synodus.*	Honorius III.	XI.	235
1256	Sarumensis *synodus.*	Alexander IV.	XI.	769
589	Sauriciacense	Pelagius II.	V.	1025
1248	Schevingense	Innocentius IV.	XI.	695
1177	Scoticum	Alexander III.	X.	1481
1201	Scoticum	Innocentius III.	XI.	24
1259	Scoticum	Alexander IV.	XI.	782
1267	Sedenense	Clemens IV.	XI.	2368
359	Seleuciense	Liberius	II.	95. 804
1423	Senense	Martinus III.	XII.	365
672	Senonense	.....	VI.	1878
850 circ.	Senonense	Leo IV.	VIII.	72
853	Senonensis *conventus.*		VIII.	1934
862	Senonense	Nicolaus I.	VIII.	1936
920 circ.	Senonense	Ioannes X.	IX.	677
980	Senonense	Benedictus VII.	IX.	1242
1048	Senonensa	Damasus II.	IX.	946
1080	Senonense	Gregorius VIII.	X.	1816
1140	Senonense	Innocentius II.	X.	1018
1198	Senonense	Innocentius III.	XI.	5
1252	Senonense	Innocentius IV.	XI.	706
1269	Senonense	Clemens IV.	XI.	912
1310	Senonense *al.* Parisiense	Clemens V.	XI.	1535
1320	Senonense	Ioannes XX.	XI.	1680
1324	Senonense *al.* Parisiense		XI.	1711
1429	Senonense *al.* Parisiense	Martinus III.	XIII.	382
1460	Senonense	Pius II.	XIII.	1723
1485	Senonense	Innocentius VIII.	XIII.	1721
1528	Senonense *al.* Parisiense	Clemens VII.	XIV.	432
1612	Senonense	Paulus V.	XV.	1628
1116	Serberianus *conventus.*	Paschalis II.	X.	811
365	Siculum	Liberius	II.	830
383	Sidense	Damasus I.	II.	1015
512	Sidonium *conciliabulum*	Symmachus	IV.	1413.1414
863	Silvanectense	Nicolaus I.	VIII.	761
873	Silvanectense	Joannes VIII.	IX.	257
990	Silvanectense	Ioannes XV.	IX.	736
1240	Silvanectensa	Gregorius IX.	XI.	571
1315	Silvanectense	Sede vacante	XI.	1623
1318	Silvanectense	Ioannes XX.	XI.	1627
1326	Silvanectense		XI.	1768
366	Singedunense *conciliabulum*	Liberius	II.	839
303	Sinuessanum	Marcellinus	I.	938
1050	Sipontinum	Leo IX.	IX.	1066
349	Sirmiense I.	Iulius I.	II.	729
351	Sirmiense II.	*vel*	II. 93.	729. 784
vel 357		Liberius	II.	784

Ann. Chr.	*Concilium.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pag.*
1450 circ.	Sophianum *conciliabulum*	Nicolaus V.	XIII.	1365
847	Sparnacense	Sergius II.	VII.	1852
1234	Spoletanum, *quod Romanum falsò dicitur.*	Gregorius IX.	XI.	481
1092	Stampense	Urbanus II.	X.	490
1099	Stampense	Paschalis II.	X.	716
1112	Stampense fictitium		XI.	792
1130	Stampense	Innocentius II.	X.	972
1147	Stampensis *conventus.*	Eugenius III.	X.	1104
836	Stramiacense	Gregorius IV.	VII.	1768
744	Suessionense	Zacharias	VI.	1552
851	Suessionense	Leo IV.	VIII.	1933
853	Suessionése II.		VIII.	79
858	Suessionense		VIII.	1935
861	Suessionense		VIII.	736
862	Suessionensia duo	Nicolaus I.	VIII.	1936
866	Suessionense III.		VIII.	808
941	Suessionense	Stephanus VIII.	IX.	606
1092	Suessionense	Urbanus II.	X.	484
1115	Suessionense	Paschalis II.	X.	801
1120	Suessionense	Callistus II.	X.	885
1155	Suessionense	Hadrianus IV.	X.	1175
1201	Suessionense	Innocentius III.	XI.	22
1456	Suessionense	Callistus III.	XIII.	1396
1046	Sutrinum	Gregorius VI.	IX.	945
1059	Sutrinum	Nicolaus II.	IX.	1098
256	Synnadense	Stephanus I.	I.	760
536	Syriacum	Agapetus	V.	306
1115	Syriacum	Paschalis II.	X.	802
516	Tarraconense	Hormisdas	IV.	1562
614	Tarraconense *al.* Egarense	Bonifacius IV.	V.	1645
1146	Tarraconense	Eugenius III.	X.	1827
1242	Tarraconense	Sede vacante	XI.	592
1279	Tarraconense	Nicolaus III.	XI.	1106
397	Taurinense	Siricius	II.	1155
418	Teleptense	Zozimus	II.	1577
821	apud Theodonis villam	Paschalis I.	VII.	1519
835	*Ibidem.*	Gregorius IV.	VII.	1695
844	*Ibidem.*	Sergius II.	VII.	1800. & 1820
953	apud S. Theodericum	Agapitus II.	IX.	637
518	Thessalonicésis *synodus.*	Hormisdas	IV.	1588
457	Thessalonicense	Leo I.	IV.	1038
907	S. Tiberij Narbon. provinciale	Sergius III.	IX.	518
850	Ticinense	Leo IV.	VIII.	61
853	Ticinensis *conventus.*		VIII.	78
855	Ticinense		VIII.	146
876	Ticinense	Ioannes VIII.	IX.	279
997	Ticinense	Gregorius V.	IX.	770
1020 circ.	Ticinense	Benedictus VIII.	IX.	819
1049	Ticinense	Leo IX.	IX.	1028

Ann.

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
442	Toletanum I.	Anastasius I.	II.	1252
†	Toletanum	Innocentius I.	II.	1333
444	Toletanum	Leo I.	III.	1466
531	Toletanum II.	Bonifacius II.	IV.	1734
589	Toletan. III.	Pelagius II.	V.	997
597	Toletanum	Gregorius M.	V.	1603
610	Toletanum	Bonifacius IV.	V.	1620
633	Toletan. IV.		V.	1700
636	Toletan. V.	Honorius I.	V.	1735
638	Toletan. VI.		V.	1740
646	Toletan. VII.	Theodorus	X.	1836
653	Toletan. VIII.	Martinus I.	VI.	394
655	Toletan. IX.	Eugenius I.	VI.	351
656	Toletan. X.	Vitalianus	VI.	359
675	Toletan. XI.	Adeodatus	VI.	539
681	Toletan. XII.	Agatho	VI.	1221
683	Toletan. XIII.	Leo II.	VI.	1253
684	Toletan. XIV.	Benedictus II.	VI.	1278
688	Toletan. XV.		VI.	1294
693	Toletan. XVI.	Sergius I.	VI.	1327
694	Tolet. XVII.		VI.	1361
701	Tolet. XVIII.	Ioannes VII.	VI.	1386
1324	Toletanum	Ioannes XX.	XI.	1712
1339	Toletanum	Benedictus XII.	XI.	1869
1347	Toletanum	Clemens VI.	XI.	1915
1355	Toletanum	Innocentius VI.	XI.	1931
1473	Toletanum	Sixtus IV.	XIII.	1448
1565	Toletanum	Pius IV.	XV.	751
507	Tolosanum	Symmachus	IV.	1827
829	Tolosanum		VII.	1580
843	Tolosanum capitulare	Gregorius IV.	VII.	1780
873	Tolosanum	Ioannnes VIII.	IX.	1235
1020 circ.	Tolosanus conventus.	Benedictus VIII.	IX.	843. 1248
1056	Tolosanum	Victor II.	IX.	1084. 1254
1068	Tolosanum	Alexander II.	IX.	1196
1089 vel 1090	Tolosanum	Vrbanus II.	X.	479
1110	Tolosanum	Paschalis II.	X.	766
1118	Tolosanum	Gelasius II.	X.	824
1119	Tolosanum	Callistus II.	X.	856
1124	Tolosanum		X.	907
1129	Tolosanum	Honorius II.	X.	939
1161	Tolosanum	Alexander III.	X.	1406
1229	Tolosanum	Gregorius IX.	XI.	425
1319	Tolosanum	Ioannes XX.	XI	1680
1590	Tolosanum	Sixtus V.	XV.	1578
1104	Trecense	Paschalis II.	X.	738
1107	Trecense		X.	754
1128	Trecense *vide* Tricassinum	Honorius II.	X.	922
1005	Tremoniense	Ioannes XVII.	IX.	783
944	Trenorcianũ	Marinus II.	IX.	617
1115	Trenorcian.	Paschalis II.	X.	803
1117	Trenorcian.		X.	812
386	Trevirense	Siricius	II.	1035
814	Trevirense	Leo III.	VII.	1304
948	Trevirense	Agapitus II.	IX.	632
1148	Trevirense	Eugenius III.	X.	1128
1548	Trevirense I.	Paulus III.	XIV.	606
1549	Trevirense II.		XIV.	705
895	Triburiense	Formosus	IX.	438
1031	Triburiense	Ioannes XVIII.	IX.	913
1035 vel seq.	Triburiense	Benedictus IX.	IX.	937
1076	Triburiense	Gregorius VII.	X.	285
867	Tricassinum I.	Nicolaus I.	VIII.	868

Ann. Chr.	Concilium.	Pontifex.	Tom.	Pag.
878	Tricassinum II. *vide* Trecense	Ioannes VIII.	IX.	306
1545	TRIDENTINUM generale	Paulus III. Iulius III. & Pius IV.	XIV.	725
1089	Trojanum	Vrbanus II.	X.	475
1093	Trojanum		X. 492.	1822
1115	Trojanum	Paschalis II.	X.	802
909	Troslejanum	Sergius III.	IX.	520
921	Troslejanum		IX.	579
924	Troslejanum	Ioannes X.	IX.	581
927	Troslejanum		IX.	582
550	Tullense	Vigilius	V.	404
859	Tullense I. apud Saponarias	Nicolaus I.	VIII.	674
860	Tullense II. apud Tusiacum		VIII.	702
1229	Turiasonense	Gregorius IX.	XI.	437
461	Turonense I.	Hilarus	IV.	1049
567	Turonense II.	Ioannes III.	V.	851
800	Turonense		VII.	1862
813	Turonense dictum III.	Leo III.	VII.	1259
849	Turonense dictum IV. sed dicendum Parisiense	Leo IV.	VIII.	58
912	Turonense	Lando	IX.	569
1055	Turonense	Victor II.	IX.	1081
1060	Turonense	Nicolaus II.	IX.	1108
1096	Turonense	Vrbanus II.	X.	601
1163	Turonense	Alexander III.	X. 1411.	1838
1236	Turonense	Gregorius IX.	XI.	503
1239	Turonense		XI.	565
1282	Turonense	Martinus II.	XI.	1183
1315	Turonense *al* Salmuriense	Clemens V.	XI.	1617
1448	Turonense	Nicolaus V.	XIII.	1350
1510	Turonense	Iulius II.	XIII.	1481
1583	Turonense	Gregorius XIII.	XV.	1001
860	ad Tusiacum	Nicolaus I.	VIII.	702
365	Tyanense	Liberius	II.	99. 836
335	Tyrium	Silvester I.	II.	85. 435
449	Tyrium	Leo I.	III.	1468. & IV. 627
518	Tyrium	Hormisdas	IV.	1588
771	VAlentianense	Stephanus III.	VI.	1726
374	Valentinum I. in Gallia	Damasus I.	II.	904
530 circ.	Valentinum in Gallia	Felix IV.	IV.	1678
584	Valentinum dictum II.	Pelagius II.	V.	978
855	Valentinum dictum III.	Leo IV.	VIII.	133
890	Valentinum	Stephanus V.	IX.	424
1100	Valentinum	Paschalis II.	X.	717
1248	Valentinum	Innocentius IV.	XI.	696
524	Valentinum in Hispania	Ioannes I.	IV.	1617
1224	Vallis-coloris	Honorius III.	XI.	290
1242	apud Vallem Guidonis	Sede vacante	XI.	590
1322	Vallisoletanũ	Ioannes XX.	XI.	1682
889	Vatennense	Stephanus V.	IX.	423





CONCILIORUM
INDEX ALTER
PER GENTES ORBIS TERRARUM PRÆCIPUAS:

IN ITALIA.

Locorum brevis notitia.	*Concilium*	*Ann. Chr.*	*Pontifex*	*Tom.*	*Pagina*
ALTINUM, *Altino*. Venetæ ditionis, episc. sub Aquileiensi archiepiscopatu.	Altinense	802	Leo III.	VII.	1187
AMALPHIS *Amalphi*, archiep. urbs agri Picentini, qui hodie vocatur Principatus citerior, in regno Neapolitano.	Amalphitanum	1059	Nicolaus II.	IX.	1105
AQUILEIA, *Aquileia*, urbs patriarchalis metropolis Carnorum, quorum regio hodie vocatur Forum Iulij, *Friuli*.	Aquileiense	381	Damasus I.	II.	978. 997
	ibid.	553	Vigilius	V.	739
	ibid. conciliabul.	698	Sergius I.	VI.	1381
	ibid.	1184	Gregorius VII.	X.	1829
	ibid.	1408	Gregorius XII.	XI.	2011
	ibid.	1596	Clemens VIII.	XV.	1471
ARIMINUM, *Rimini*, in Æmilia episc. sub archiep. Ravenn.	Ariminense œcum.	359	Liberius	II.	94. 791
	Arimin. *conciliab.*	359		II.	801
BARUM *Bari*, urbs Apuliæ, archiep. in regno Neapol.	Barense	1094	Urbanus II.	X.	611
BENEVENTUM, *Benevento*, ditionis pontificiæ, in regno Neapol. archiep.	Beneventanum	1059	Nicolaus II.	IX.	1105
	ibid.	1075	Gregorius VII.	X.	1813
	ibid.	1087	Victor III.	X.	418
	ibid.	1091	Urbanus II.	X.	483. 1822
	ibid.	1108		X.	717
	ibid.	1112	Paschalis II.	X.	792
	ibid.	1117		X.	812
	ibid.	1119	Callistus II.	X.	1835
CÆSENA, *Cesena*, in Flaminia episc. sub archiep. Ravenn.	Cæsenatense	1042	Benedictus IX.	IX.	941
CAPUA, *Capoa*, archiep. in regno Neapol.	Capuanum	389	Siricius	II.	1039
	ibid.	1087	Victor III.	X.	418
	ibid.	1118	Gelasius II.	X.	823
CREMONA, *Cremona*, episc. sub arch. Mediol.	Cremonense	1226	Honorius III.	XI.	301
CYPERANUM, *Cyperano*, locus in regno Neapolit.	Cyperanum	1114	Paschalis II.	X.	793
FERRARIA, *Ferrara*, in Æmilia episcop. sub archiep. Ravenn.	Ferrariense	1438	Eugenius IV.	XI.	1
FLORENTIA, *Fiorenza*, in Etruria arch.	Florentinum	1055	Victor II.	IX.	1079
	ibid.	1105	Paschalis II.	X.	743
	ibid. generale	1438	Eugenius IV.	XIII.	1. 285
FORUM IULIUM, *Friuli*, Carnorum urbs, Venetæ ditionis.	Forojuliense	791	Hadrianus I.	VII.	991
S. GENESII arx, *Sangenesio*, in Etruria prope Lucam.	apud S. Genesium	1074	Gregorius VII.	X.	343
GUARDASTALLUM, *sive* Guastallum, *Guastalla*, urbs Longobardiæ.	Guastallense	1100	Paschalis II.	X.	748
Incerti loci.	Italicum	253	Cornelius	I.	715
LATERANUM, *Laterano*, ecclesia S. Ioannis Romæ; item & pontificium palatium eidem ecclesiæ vicinum.	Lateranense	1102		X.	727
	ibid.	1104		X.	741
	ibid.	1110	Paschalis II.	X.	764
	ibid.	1112		X.	767
	ibid.	1116		X.	806. 1834
	ibid. generale IX.	1123	Callistus II.	X.	891. 1835
	ibid. generale X.	1139	Innocentius II.	X.	999
	ibid.	1168	Alexander III.	X.	1449
	ibid. generale XI.	1179		X.	1503
	ibid. generale XII.	1215	Innocentius III.	XI.	117
	ibid. gener. XVII.	1512	Iulius II. Leo X.	XIV.	8

Locorum brevis notitia.	Concilium.	Ann. Chr.	Pontifex.	Tom.	Pagina.
LAVS Pompeia. *Lodi*. in Longobardia, episc. sub archiep. Mediol.	Laudense	1161	Alexander III.	X.	1409
LVCA, *Luca*, urbs episcop. in Etturia.	Lucense	569	Ioannes III.	V.	874
	ibid.	572		V.	902
MANTVA, *Mantoa*, caput ducatus Mantuani, episc.	Mantuanum	1052	Leo IX.	IX.	1067
	ibid.	1064	Alexander II.	IX.	1179
	ibid. conventus	1459	Pius II.	XIII.	1748
MARZALIA locus in episc. Parmensi.	Marzaliense	973	Benedictus VI.	IX.	1241
MEDIOLANVM, *Milano*, archiep. caput ducatus.	Mediolanense	344	Iulius I.	II.	614
	ibidem	350		II.	720
	ibidem	355	Liberius	II.	93. 771
	ibidem	375	Damasus	II.	98
		circ.			
	ibidem	390	Siricius	II.	1049
	ibidem	451	Leo I.	III.	1486
	ibidem	679	Agatho	VI.	576
	ibidem conventicul.	1101	Paschalis II.	X.	1832
	ibidem	1287	Sede vacante	XI.	1333
	ibidem	1291	Nicolaus IV.	XI.	1361
	ibidem	1565	Pius IV.	XV.	: 42
	ibidem	1569		XV.	337
	ibidem	1573	Gregorius XIII.	XV.	365
	ibidem	1576		XV.	408
	ibidem	1579		XV.	556
	ibidem	1582		XV.	705
MELPHIS, *Melfi*, episc. in Lucania, *sive* ut vulgo vocatur, Basilicata.	Melphitanum	1089	Urbanus II.	X.	476
	ibid.	1090			
MVTINA, *Modena*, episc. sub archiep. Ravenn. caput ducatus.	Mutinense	973	Benedictus VI.	IX.	712
PAPIA, *sive*, Ticinum, *Pavia* episc. in ducatu Mediolan.	Papiense *conciliab.*	1076	Gregorius VII.	X.	358
	ibidem conciliabul.	1160	Alexander III.	X.	1387
PARMA, *Parma*, caput ducatus, episc. olim sub archiep. Ravenn. nunc sub Bonon.	Parmense	1187	Gregorius VII.	X.	1830
PATAVIVM, *Padoa*, ditionis Venetæ, episc. sub archiep. Aquileiensi.	Patavinum	1350	Clemens VI.	XI.	1918
PISA, *Pisa*. archiep. in Etruria.	Pisanum	1134	Innocentius II.	X.	989. 1836
	ibidem	1409	Gregorius XII.	XI.	2114
	ibidem conciliabul.	1511	Iulius II.	XIII.	1486
PLACENTIA, *Piacenza*. caput ducatus, episc. sub archiep. Bononiensi.	Placentinum	1095	Urbanus II.	X.	500
	ibidem	1132	Innocentius II.	X.	988
RAVENNA, Æmiliæ caput, *sive* ut vulgo vocatur Romandiolæ, archiepisc.	Ravennate	874	Ioannes VIII.	IX.	1235
	ibidem	877		IX.	299
	ibidem	904	Joannes IX.	IX.	507
	ibidem	967	Jöannes XIII.	IX.	674
	ibidem	997	Gregorius V.	IX.	766
	ibidem	1014	Benedictus VIII.	IX.	833
	ibidem conciliabul.	1086	Gregorius VII.	X.	1817
	ibidem	1128	Honorius II.	X.	936
	ibidem	1253	Innocentius IV.	XI.	2351
	ibidem	1259	Alexander IV.	XI.	782
	ibidem	1270	Clemens IV.	XI.	917
	ibidem	1280	Nicolaus III.	XI.	1443
	ibidem dictum I.	1286	Honorius IV.	XI.	1238
	ibidem	1307	Clemens V.	XI.	1499
	ibid. dictum II.	1310		XI.	1579
	ibidem duo	1311		XI.	1533
	ibid. dictum III.	1314	Sede vacante	XI.	1603
	ibid. dictum IV.	1317	Ioannes XX.	XI.	1655
REGIATICINA, *male* pro Ticin.	Regiaticinense	850	Leo IV.	VIII.	61
ROMA, caput Mundi.	Romanum	†	Anicetus	I.	583
	ibidem	198	Victor I.	I.	564. 596. 600
	ibidem	197		I.	602
	ibidem	circ.			
	ibidem	197		I.	602
		circ.			
	ibidem	250	Sede vacante	I.	663
	ibidem	252	Cornelius	I.	714
	ibidem	253		I.	715. 719
	ibidem	256	Stephanus I.	I.	770
	ibidem	263	Dionysius	I.	830

Locorum brevis notitia.	Concilium	Ann. Chr.	Pontifex.	Tom.	Pagina.
ROMA.	Romanum	313	Melchiades	I.	1404. 1405
	ibid.	315		I.	1490
	ibid.	324	Silvester I.	I.	1542
	ibid.	325		II.	410
	ibid.	337		II.	527
	ibid.	341	Iulius I.	II.	598
	ibid.	342		II.	606
	ibid.	352	Liberius	II.	768
	ibid.	368		II.	886
	ibid.	368		II.	886. 888
	ibid.	373	Damasus I.	II.	895. 899
	ibid	378		II.	895
	ibid.	382		II.	1013. 1014
	ibid.	386	Siricius	II.	1035
	ibid.	†	Innocentius I.	II.	1316
	ibid.	430	Cælestinus I.	II.	1688
	ibid.	433	Sixtus III.	III.	1265
	ibid.	444		III.	1461. IV. 1003
	ibid.	445	Leo I.	III.	1463. IV. 1003
	ibid.	449		III.	1475
	ibid.	457		IV.	1009
	ibid.	465	Hilarus	IV.	1060
	ibid.	467	Simplicius	IV.	1009
		circ.			
	ibid.	483		IV.	1095
	ibid.	484	Felix III.	IV.	1123. 1152
	ibid.	487		IV.	1149. 1153
	ibid.	494	Celasius I.	IV.	1160
	ibid.	495		IV.	1269
	ibid.	499		IV.	1312
	ibid.	500		IV.	1322
	ibid.	501	Symmachus	IV.	1323
	ibid.	502		IV.	1333
	ibid.	503		IV.	1364
	ibid.	504		IV.	1371
	ibid.	518	Hormisdas	IV.	1589
	ibid.	531		IV.	1689
	ibid.	531	Bonifacius II.	IV.	1690
	ibid.	531		IV.	1690
	ibid.	532	Ioannes II.	IV.	1761
	ibid.	589	Pelagius II.	V.	1033
	ibid.	590		V.	1592
	ibid.	595	Gregorius M.	V.	1198. 1585. 1602
	ibid.	601		V.	1607
	ibid.	601		V.	1609
	ibid.	606	Bonifacius IV.	V.	1616
	ibid.	610		V.	1617
	ibid.	641	Ioannes IV.	V.	1698. 1773
	ibid.	648	Theodorus	V.	1698. 1846
	ibid.	649	......	V.	1699
	ibid.	649	Martinus I.	VI.	75
	ibid.	667	Vitalianus	VI.	522
	ibid. duo.	680	Agatho	VI.	579. 582. 584
	ibid.	705 & 707	Ioannes VII.	VI.	1488
	ibid.	721		VI.	1454
	ibid.	724	Gregorius II.	VI.	1459
	ibid.	726		VI.	1460
	ibid.	731	Gregorius III.	VI.	1485
	ibid.	732		VI.	1485
	ibid.	743	Zacharias	VI.	1546
	ibid.	745		VI.	1556
	ibid.	761	Paulus I.	VI.	1700
	ibid.	769	Stephanus III.	VI.	1721
	ibid.	799	Leo III.	VII.	1049
	ibid.	800		VII.	1158
	ibid.	826	Eugenius II.	VIII.	103
	ibid.	853	Leo IV.	VIII.	101. 113. & 119

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
ROMA.	Romanum	861		VIII.	653. 736
	ibid.	862		VIII.	738
	ibid.	863		VIII.	766
	ibid.	863	Nicolaus I.	VIII.	774
	ibid.	863		VIII.	775
	ibid.	864		VIII.	783
	ibid.	865		VIII.	783
	ibid.	868	Hadrianus II.	VIII.	941
	ibid.	877		IX.	295
	ibid.	879	Ioannes VIII.	IX.	321
	ibid.	879		IX.	321
	ibid.	881		IX.	336
	ibid.	893	Formosus	IX.	436
	ibid. *conciliabulum*	897	Stephanus VI.	IX.	478
	ibid.	904	Ioannes IX.	IX.	502
	ibid.	906	Benedictus IV.	IX.	513
	ibid.	949	Agapitus II.	IX.	634
	ibid. conciliabulum	963	Ioannes XII.	IX.	648
	ibid.	964		IX.	653. 1238
	ibid. conciliabulum	964	Benedictus V.	IX.	659. 1238
	ibid.	969	Ioannes XIII.	IX.	1238
	ibid.	971		IX.	707
	ibid.	983	Benedictus VII.	IX.	729
	ibid.	983		IX.	1243
	ibid.	989	Ioannes XV.	IX.	732
	ibid.	993		IX.	742
	ibid.	996	Gregorius V.	IX.	757. 1245
	ibid.	998		IX.	772
	ibid.	999		IX.	780
	ibid.	1001	Silvester II.	IX.	1246
	ibid.	1002		IX.	1246
	ibid.	1015	Benedictus VIII.	IX.	834
	ibid.	1037	Benedictus IX.	IX.	1250
	ibid.	1046	Clemens II.	IX.	1251
	ibid.	1047		IX.	946
	ibid.	1049		IX.	1027. 1253
	ibid.	1050	Leo IX.	IX.	1052
	ibid.	1051		IX.	1066
	ibid.	1053		IX.	1071
	ibid.	1057	Victor II.	IX.	1087
	ibid.	1059	Nicolaus II.	IX.	1099. 1259
	ibid.	1063		IX.	1175
	ibid.	1065	Alexander II.	IX.	1181
	ibid.	1065		IX.	1182
	ibid.	1074		X.	313
	ibid.	1075		X.	344
	ibid.	1076	Gregorius VIII.	X.	355
	ibid.	1078		X.	369
	ibid.	1078		X.	371
	ibid.	1079		X.	378
	ibid.	1080		X.	381. 1810
	ibid.	1081	Gregorius VII.	X.	398
	ibid.	1083		X.	401
	ibid.	1084		X.	402
	ibid.	1089		X.	474
	ibid. conciliabulum	1098	Vrbanus II.	X.	1823
	ibid.	1098		X.	614
	ibid.	1099		X.	615
	ibid.	1103	Paschalis II.	X.	1833
	ibid.	1116		X.	810
	ibid.	1122	Gallistus II.	X.	858
	ibid.	1123		X.	907
	ibid.	1210	Innocentius III.	XI.	56
	ibid.	1228	Gregorius IX.	XI.	413
	ibid.	1234		XI.	481
	ibid.	1302	Bonifacius VIII.	XI.	1476. & 2444
	ibid.	1412	Ioannes XXI.	XI.	2323
SENA, *Siena* archiepisc. in Etruria.	Senense	1423	Martinus III.	XII.	365
SICULUM incerti loci.	Siculum	365	Liberius	II.	830
SINUESSA in Campania.	Sinuessanum	303	Marcellinus	I.	938

76a

2.1 47


1712

Locorum brevis notitia.	Concilium.	Ann. Chr.	Pontifex.	Tom.	Pagina.
SIPONTUM, *Siponto*, archiepisc. cui successit Manfredonia.	Sipontinum	1050	Leo IX.	IX.	1066
SPOLETUM, *Spoleto*, caput ducatus Spoletini, ditionis pontificiæ, episc.	Spoletanum, *quod Romanũ falsò dicitur.*	1234	Gregorius IX.	XI.	481
SVTRIVM, *Sutri*, episc. in Etruria.	Sutrinum	1046	Gregorius VI.	IX.	943
	ibid.	1059	Nicolaus II.	IX.	1098
TAVRINVM caput Subalpinæ, sive Pedemontanæ regionis, archiep.	Taurinense	397	Siricius	II.	1155
TICINVM, *Pavia*, episcopatus in ducatu Mediolan.	Ticinense	850	Leo IV.	VIII.	61
	ibid. conventus.	853	Leo IV.	VIII.	78
	ibid.	855	Leo IV.	VIII.	146
	ibid.	876	Ioannes VIII.	IX.	279
	ibid.	997	Gregorius V.	IX.	770
	ibid.	1020 circ.	Benedictus VIII.	IX.	819
	ibid.	1049	Leo IX.	IX.	1028
TRIDENTVM, *Trento*. episc. prope Tirolensem comitatum.	TRIDENTINUM generale.	1545	Paulus III, Iulius III. & Pius IV.	XIV.	723
TROIA, *Troia*, episc. urbs Apuliæ Dauniæ, sive, ut vulgo vocatur, Capitaneatæ in regno Neapol.	Trojanum	1089	Vrbanus II.	X.	475
	ibid.	1093	Vrbanus II.	X.	492. 1822
	ibid.	1115	Paschalis II.	X.	802
VENETIÆ, *Venetia*, urbs ex insulis constans amplius 60. patriarchalis.	Venetum	1040	Benedictus IX.	IX.	940
	ibid.	1177	Alexander III.	X.	1481
VERCELLÆ, *Vercelli*, in subalpinis, urbs episc. sub archiep. Mediolan.	Vercellense	1050	Leo IX.	IX.	1055
VERONA Venetæ ditionis, episc. sub patriarcha Aquileiensi.	Veronense	1184	Lucius III.	X.	1741

IN GALLIA.

ABRINCÆ *Avranches* in Normannia, episc. sub archiep. Rotomag.	Abrincatense	1172	Alexander III.	X.	1457
S. ÆGIDII villa, *S. Gilles* in diœcesi Nemausensi.	in S. Ægidii villa	1056	Victor II.	IX.	1082
	ibid.	1210	Innocentius III.	XI.	54
AGATHA, *Agde*, episc. sub archiep. Narbon.	Agathense	506	Symmachus	IV.	1381
AGAVNVM, *S. Maurice* in Sedunis, sive ut nunc loquimur, in Vallesiis, *pays de Vallays.*	Agaunense	515 circ.	Hormisdas	IV.	1557. 1827
	ibidem conventus.	888	Stephanus V.	IX.	400
AIRIACVM, *Airy*, vicus Burgundiæ, in diœcesi Autisiodor.	Airiacense	1020 circ.	Benedictus VIII.	IX.	842
ALBIGA *sive* Albia *Alby*, episc. sub archiep. Bitur.	Albiense	1254	Alexander IV.	XI.	720
ANDEGAVVM, olim Iullomagus, *Angers*, caput Andium, *Anjou*, episc. sub archiep. Turonensi.	Andegavense	453	Leo I.	IV.	1020
	ibid. conventus.	530	Bonifacius II.	IV.	1828
	ibid.	1269	Clemens IV.	XI.	911
	ibid.	1279	Nicolaus III.	XI.	1104
	ibid.	1365	Vrbanus V.	XI.	1939
	ibid sive Turonense	1448	Nicolaus V.	XIII.	1352
ANDELAVS, *Andelot* oppidum diœces. Lingonn. in Campania.	Andelaense	587	Pelagius II.	V.	993
ANICIVM, quod deinde Podium dictum, *le Puy*, episc. sub archiep. Bituric.	Aniciense	1130	Innocentius II.	X.	971
ANSA, *Anse* non longe Lugduno.	Ansanum	1025	Ioannes XVIII.	IX.	859
	ibid.	1070	Alexander II.	IX.	1201
	ibid.	1076	Gregorius VII.	X.	359
	ibid.	1100	Paschalis II.	X.	726
	ibid.	1112	Paschalis II.	X.	785
APAMEA, *Pamiers*, in Occitania, episc. sub archiep. Tolosano.	Apamiensis *conventus.*	1212	Innocentius III.	XI.	80
AQVÆ Sextiæ, *Aix en Provence*, archiep.	Aquense	1585	Gregorius XIII.	XV.	1119
	ibid.	1612	Paulus V.	XV.	1629
AQVISGRANVM, *Aix la Chappelle*, urbs Galliæ Belgicæ, in diœcesi Leodiensi.	Aquisgranense *capitulare*	789	Hadrianus I.	VII.	966
	ibid.	799	Leo III.	VII.	1151
	ibid.	801	Leo III.	VII.	1863
	ibid.	809	Leo III.	VII.	1194
	ibid.	816	Stephanus IV.	VII.	1307
	ibid.	817	Paschalis I.	VII.	1565

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
AQUISGRANUM,					
	ibid.	818	Paschalis I.	VII.	1866
	ibid. II.	836	Gregorius IV.	VII.	1700
	ibid.	842		VII.	1777
	ibid duo	860	Nicolaus I.	VIII.	696
	ibid. III.	862		VIII.	739
	ibid	1022	Benedictus VIII.	IX.	853
	Aquitanicum *incerti loci*	863	Nicolaus I.	VIII.	1936
ARAUSIO, *Orange* in Provincia episc. sub archiep. Arelat.	Arausicanum	441	Leo I.	III.	1446
	ibid.	529	Felix IV.	IV.	1666
	ibid.	1229	Gregorius IX.	XI.	417
ARELATE, *Arles* in Provincia, archiep.	Arelateose	314	Sillvester I.	I.	1421. 1456
	ibid.	353	Liberius	II.	770
	ibid. dictom II.	452	Leo I.	IV.	1010. 1819
	ibid. dictum III.	455 circ.	Leo I.	IV.	1023
	ibid.	463	Hilarus	IV.	1820
	ibid.	475 circ.	Simplicius	IV.	2041
	ibid dictum IV.	524	Ioannes I.	IV.	1622
	ibid. dictum V.	554	Vigilius	V.	780
	ibid. dictum VI.	813	Leo III.	VII.	1231
	ibid.	1210	Innocentius III.	XI.	2329
	ibid.	1234	Gregorius IX.	XI.	2339
	ibid.	1246	Innocentius IV.	XI.	2348
	ibid.	1260	Alexander IV.	XI.	2359
	ibid.	1275	Gregorius X.	XI.	2369
	ibid. sive Avenion.	1282	Martinus II.	XI.	1274
	Armoricum incerti loci	555 circ.	Pelagius I.	V.	1852
ARVERNA civitas *Clermont en Auvergne*, episc. sub archiep. Bituric.	Arvernense	535	Agapetus I.	IV.	1803
	ibid.	549	Vigilius	V.	401. 1849
	ibid.	588	Pelagius II.	V.	996
ARVLÆ, *Arlas*, vetus abbatia ord. S. Benedicti in comitatu Ruscinooensi *de Roussillon.*	Arulensis *conventus*	1046	Gregorius VI.	IX.	943
ATTINIACVM *Attigny* locos in Campania, ad Fl. Axonam *Aisne*, diœcesis Remensis.	Attiniacensis *conv.*	765	Paulus I.	VI.	1701
	ibid.	822	Paschalis I.	VII.	1529
	ibid. conventus.	835	Gregorius IV.	VII.	1694
	ibid.	870	Hadrianus II.	VIII.	1537
AVDOMAROPOLIS, *S. Omer*, in Belgica Gallia, episc. sub archiep. Camerac.	Audomareose	1099	Vrbaous II.	X.	618
AVENIO *Avignon* archiep. ditionis pontificiæ in Provincia.	Avenionense	1080	Gregorius VII.	X.	390
	ibid.	1209	Innocentius III.	XI.	41
	ibid.	1210		XI.	53
	ibid.	1270	Clemens IV.	XI.	919
	ibid.	1279	Nicolaus III.	XI.	1050
	ibid.	1282	Martinus II.	XI.	1174
	ibid.	1326	Ioannes XX.	XI.	1717. & 2476
	ibid.	1327		XI.	1774
	ibid.	1337	Benedictus XII.	XI.	1850
	ibid.	1594	Clemens VIII.	XV.	1434
AVGVSTODVNVM *Autun* in Burgundia, episc. sub archiep. Lugdun.	Augustodunense	670 circ.	Adeodatos	VI.	535. 1887
	ibid.	1065 circ.	Alexander II.	IX.	1183
	ibid.	1077	Gregorius VII.	X.	360
	ibid. vide Edoense	1094	Vrbanus II.	X.	499
AVRELIANVM *Orleans*, episc. sub archiep. Paris.	Aurelianense I.	511	Symmachus IV.	IV.	1403
	ibid. II.	533	Ioannes II.	IV.	1779
	ibid. III.	538	Silverius	V.	294
	ibid. IV.	541	Vigilius	V.	380
	ibid. V.	549		V.	490. 1849
	ibid.	645	Theodorus	V.	1834
	ibid conventus.	766	Paulos I.	VI.	1703
	ibid.	1017	Benedictus VIII.	IX.	836
	ibid. conventus.	1029	Ioannes XVIII.	IX.	860
	ibid.	†	Honorius II.	X.	939
	ibid. conventus.	1479	Sixtus IV.	XII.	1433
AVSCORVM *sive* Ausciorum Augusta, *Auche* quæ deinde Aoxum corrupte dicta,	Auscense	1068	Alexander II.	IX.	1195
	ibid.	1279	Nicolaus III.	XI.	2375

Locorum brevis notitia.	*Concilium*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
archiep. in Novempopulania.	*ibid.*	1301	Bonifacius VIII.	XI.	168
	ibid.	1308	Clemens V.	XI.	1500
	ib. apud Marciacum	1330	Ioannes XX.	XI.	1782
AVTISSIODORVM *Auxerre*, in Burgundia, episc. sub archiep. Senon.	Autissiodorense	578	Pelagius II.	V.	956
	ibid. conventus	841	Gregorius IV.	VII.	1781
BAIOCÆ, *Bayeux.* in Normannia, episc. sub archiep. Rotomag.	Baiocensis *synodus*	1300	Bonifacius VIII.	XI.	1447
BALGENCIACUM, *Baugency*, in diœcesi Aurelianensi.	Balgenciacense	1104	Paschalis II.	X.	741
	ibid.	1151	Eugenius III.	X.	1129
BELLOVACVM, sive Beluacum, *Beauvais* caput Bellovacorum populorum *Beauvoisis*, episc. sub archiep. Remensi.	Bellovacense	845	Sergius II.	VII.	1811. 1826
	ibid.	1114	Paschalis II.	X.	797
	ibid.	1119	Callistus II.	X.	882
	ibid.	1124		X.	908
	ibid.	1161	Alexander III.	X.	1406
BITERRÆ, *Beziers*. urbs Galliæ Narbonensis, episc. sub archiep. Narbon.	Biterrense *con illa-bul.*	356	Liberius	II.	783
		1233	Gregorius IX.	XI.	452
	ibid	1246	Innocentius IV.	XI.	676
	ibid.	1255	Alexander IV.	XI.	753
	ibid.	1279	Nicolaus III.	XI.	1061
	ibid.	1280		XI.	1124
	ibid.	1299	Bonifacius VIII.	XI.	1430
	ibid.	1351	Clemens VI.	XI.	1918
BITVRICÆ, olim Avaricum, *Bourges*, caput Biturigum Cuborum, *Berry*, archiep.	Bituricense	454	Leo I.	IV.	1819
	ibid.	472	Simplicios	IV.	1820
	ibid.	767	Paulus I.	VI.	1886
	ibid.	842	Gregorius IV.	VII.	1874
	ibid.	1031	Ioannes XVIII.	IX.	864
	ibid. conventus	1145	Eugenius III.	X.	1099
	ibid.	1215	Innocentius III.	XI.	2333
	ibidem	1225	Honorius III.	XI.	91
	ibidem	1228	Gregorius IX.	XI.	425
	ibidem	1276	Hadrianus V.	XI.	1017
	ibidem	1286	Honorius IV.	XI.	1246. & 2521.
	ibidem	1337	Benedictus XII.	XI.	2522
	ibidem	1438	Eugeoius IV.	XII.	1429
	ibidem	1528	Clemens VII.	XIV.	426
	ibidem	1584	Gregorius XIII.	XV.	1067
BONONIA, *Boloigne*, in Picardia, episc. sub archiep. Rem.	Bononiense	1264	Urbanus IV.	XI.	829
BRENNACVM *Brenne* vicus Campaniæ in agro Remensi.	Brennacense	580	Pelagius II.	V.	965
	ibid. conventus	1050	Leo IX.	IX.	1054
BRITANNIA sive Aremorica. *Bretagne.*	Britannicum.	1079	Gregorius VII.	X.	380
BRIVATE *Brioude*, in Aruernia, Claromont. diœcesis.	Brivatense	1094	Urbanus II.	X.	499
BVRDEGALA, *Bordeaux*. Aquitaniæ caput, archiep.	Burdegalense	385	Siricius	II.	1034
	ibidem	1079	Gregorius VII.	X.	381
	ibidem	1098	Vrbanus II.	X.	614
	ibidem	1255	Alexander IV.	XI.	738
	ibidem	1262	Vrbanus IV.	XI.	822
	ibidem	1583	Gregorius XIII.	XV.	944
	ibidem	1624	Vrbanus VIII.	XV.	1632
BVRGVNDIA, *Bourgogne.*	Burgundicũ inc. loc.	955	Agapitus II.	IX.	639
BVXIA, *Boisse*, in diœcesi Engolismensi, ubi abb. S. Amantij, ord. S. Bened. *S. Amant de Boisse.*	Buxiensis *conventus*	1170	Alexander III.	X.	1451
CABILLO *Chalon sur Saone* in ducatu Burgundiæ, episc. sub archiep. Lugdun.	Cabilonense	470	Simplicius	IV.	1810
	ibid.	579	Pelagius II.	V.	963
	ibidem conventus	589		V.	1025
	ibid.	594	Gregorius M.	V.	1854
	ibid.	603		V.	1612
	ibid.	650 circ.	Martinus I.	VI.	385
	ibidem	815	Leo III.	VII.	1270
	ibid. conventus	839	Gregorius IV.	VII.	1770
	ibidem	873	Joannes VIII.	IX.	251
	ibid. conventus	875		IX.	275
	ibidem	894	Formosus	IX.	437
	ibidem	915	Ioannes X.	IX.	578
	ibidem	1063	Alexander II.	IX.	1177
	ibidem	1073		X.	1811
	ibidem	1073	Gregorius VII.	X.	308

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
CALA *vide* Kala.					
CAMERACVM, *Cambray*, urbs Galliæ Belgicæ. archiep.	Cameracenſe	1565	Pius IV.	XV.	147
CAMPINACVM, forte eſt *Cognac*. uti & Copriniacum. *Vide quæ diximus Tomo XI. pag.* 746.	Campinacenſe	1238	Gregorius IX.	XI.	556
CARILOCVS, *Charlieu*, in comitatu Cabolesio, *Charolois*, diœceſis Matiſcon.	Carilocenſe	926	Joannes X.	IX.	582
CARISIACVM. *Creſſy ſur ſerre*, ad Saram fluvium non Iſaram, ut male a quibuſdam collocatur. Oppidulum diœceſ. Lauduo.	Cariſiacenſe I.	849	Leo IV.	VIII.	55
	ibid. II.	853		VIII.	98. 1935
	ibidem	857	Benedictus III.	VIII.	146
	ibid. conventus.	868	Hadrianus II.	VIII.	1919
CARNOTVM, ſive Autricum Carnutum, *Chartres*, epiſc. ſub archiep. Pariſ.	Carnotenſis *conv.*	849	Leo IV.	VIII.	1928
	ibid.	1124	Calliſtus II.	X.*	908
	ibidem	1146	Eugenius III.	X.	1102
CARPENTORACTE, *Carpentras*, in Provincia. epiſc. ſub archiep. Avenion.	Garpentoractenſe	527	Felix IV.	IV.	1663
CASTRVM, Theoderici, *Chaſteau Thierry*, in diœceſi Sueſſion.	Caſti Theoderici	933	Ioannes XI.	IX.	592
CASTRVM Gonterij, *Chaſteau Gontier*, in diœceſi Andegavenſi.	Caſtri Gonterii	1231	Gregorius IX.	XI.	438
	ibidem	1253	Innocentius IV.	XI.	715
	ibidem	1268	Clemens IV.	XI.	909
	ibidem	1336	Benedictus XII.	XI.	1842
CATALAVNVM. *Chaalons ſur Marne*, in Campania, epiſc. ſub archiep. Remenſi.	Catalauoenſe	1115	Paſchalis II.	X.	801
CENOMANVM. ſive Vindinum Cenomanorum, *le Mans capitale du Maine*, epiſc. ſub archiep. Turon.	Cenomanenſia *conventus*	1188	Clemens III.	X.	1760
CHINONIVM, ſeu potius Caino, *Chinon*, provinciæ Turonenſis oppidum, verſus Pictones.	Chinonenſis *conventus*	1167	Alexander III.	X.	1443
CLAROMONTIVM ſive Arverna civitas, *Clermont en Auvergne*, epiſc. ſub archiep. Bituric.	Claromootanum	1077	Gregorius VII.	X.	359
	ibidem	1095	Vrbanus II.	X.	506
	ibidem	1110	Paſchalis II.	X.	765
	ibidem	1124	Calliſtus II.	X.	908
	ibidem	1130	Innocentius II.	X.	972
CLIPPIACVM, *Clichy*, vicus prope Pariſios.	Clippiacenſe	628	Honorius I.	V.	*Append.*
	ibidem conventus	659	Vitalianus	VI.	389
COLONIA villa; *Couleines* prope Cenomanum.	Colonienſe	843	Gregorius IV.	VII.	1783. 1819.
COMPENDIVM, *Compiegne*, urbs provinciæ quæ inſula Franciæ dicitur, in diœceſi Sueſſioneoſi.	Compeodienſe	757	Paulus I.	VI.	1694
	ibidem conventus	758		VI.	1884
	ibid. conventus	833	Gregorius IV.	VII.	1686
	ibid.	1085	Gregorius VII.	X.	406
	ibidem	1235	Gregorius IX.	XI.	503
	ibidem	1270	Clemens IV.	XI.	917
	ibidem	1277	Ioannes XIX.	XI.	1031
	ibidem	1301	Bonifacius VIII.	XI.	1472
	ibid.	1304	Benedictus XI.	XI.	1492
	ibid.	1329	Ioannes XX.	XI.	1774
CONVICINVM, villa prope Silvanectum.	in Convicioo villa	863	Nicolaus I.	VIII.	761
COPRINIACVM, *vide ſupra* Campinacum.	Copriniacenſe	1255	Alexander IV.	XI.	746
	ibid.	1260		XI.	799
	ibidem	1262	Vrbanus IV.	XI.	820
CREISSANA villa in agro Narbonenſi.	Creiſſanus *conventus*	1132	Innocentius II.	X.	989
DIONYSIOPOLIS, vel ut alij vocant, S. Dionyſij fanum, *S. Denis en France*, urbs parva prope Pariſios.	apud S. Dionyſium	768	Stephanus III.	VI.	1720
	ibid. conventus.	834	Gregorius IV.	VII.	1693
	ibid.	997 circ.	Gregorius V.	IX.	770
	ibid.	1054	Leo IX.	IX.	1069
DIVIO, *Dijon*, caput ducatus Burgundiæ.	Divionenſe	1076	Gregorius VII.	X.	359
	ibid.	1199	Innocentius III.	XI.	11
DOLA, *Dol*, urbs Armoricæ, epiſc. ſub archiep. Turonenſi.	Dolenſe *colloquium*	1094	Vrbanus II.	X.	499
DVZIACVM, alias, Duodeciacum, *Douzi* vicus Campaniæ, prope Sedanum, diœceſis Remenſis.	Duziaceoſe I.	871	Hadrianus II.	VIII.	1539
	ibidem II.	874	Ioannes VIII.	IX.	258
EDVA ſive Auguſtodunum, *Autun*, in Burgundia, epiſc. ſub archiep. Lugd.	Eduenſe	1065 circ.	Alexander II.	IX.	1183

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina*
EDVA.	Eduense *sive* Augustodunense	1094	Vrbanus II.	X.	499
ENGOLISMA, *Engoulesme*. episc. sub archiep. Burdegal.	Engolismense	1118	Gelasius II.	X.	814
	ibid.	1170 circ.	Alexander III.	X.	1452
EPO, sive Epao, *Epon*, non longe Agauno.	Epaonense	517	Hormisdas	IV.	1573
EXOLDVNVM, *Issoudun*, urbs Biturigum, *du Berri*.	Exoldunense		Gregorius VII.	X.	399
FINES, *Fismes*; oppidum Campaniæ in tractu Remensi.	Finibus apud S. Macram *vide* S. Macra				
FLORIACUM, *Fleury*, al. *S. Benoist sur Loire*, in diœcesi Aurelianensi.	Floriacensis *convent.*	1107	Paschalis II.	X.	753
	ibid.	1110		X.	766
FONS coopertus, oppidum in agro Narbonensi.	apud Fontem coopertum	911	Anastasius III.	IX.	568
FUXUM *Foix* in Tectosagibus, caput comitatus.	Fuxense	1226	Honorius III.	XI.	302
	Gallicanum *sive* Lugdun.	197 circ.	Victor I.	I.	598. 601
	aliud	197 circ.		I.	599
	ibid. incerti loci	429	Cælestinus I.	II.	1686
	ibid. incerti loci	446	Leo I.	III.	1463
	ibid. incerti loci	515 circ.	Hormisdas	IV.	1572
	ibid. incerti loci	588	Pelagius II.	V.	1853
	ibid. in confinio triũ provinciarum, Arvernæ, Gabalitanæ, & Rutenæ	590	Gregorius M.	V.	1592
	ibid. incerti loci	615 circ.	Deusdedit	V.	1656
	ibid. incerti loci	679	Agatho	VI.	1887
	ibid. in villa regia	686	Ioannes V.	VI.	1186
	ibid. incerti loci	post ann. 800	Leo III.	VII.	1863
	ibid. incerti loci	868 circ.	Hadrianus II.	VIII.	1942
	ibidem incerti loci *conventus*	870 circ.		VIII.	1910
	ibid. varia	1002	Silvester II.	IX.	782
	ibid. varia	1031	Ioannes XVIII.	IX.	910
	ibid. varia	1041	Benedictus IX.	IX.	940
GENEVA sive Genava *Geneve*; urbs Allobrogum, in Sabaudiæ limite.	Genavense	773	Hadrianus I.	VI.	1799
GENTILIACVM *Gentilly* vicus prope Lutetiam.	Gentiliacense	767	Paulus I.	VI.	1703
GISORTIVM, *Gisors*, in Normannia.	Gisortianus *convent.*	1188	Clemens III.	X.	1759
HELENA, *Elne*, in comitatu Ruscinonensi, *Roussillon*, olim episcopalis: at ejus episcopatus translatus est Perpinianum.	Helenense	947 circ.	Agapitus II.	IX.	621
	ibidem	1027	Ioannes XIX.	IX.	1249
	ibidem conventus	1058	Benedictus X.	IX.	1159
	ibid.	1065 circ.	Alexander II.	IX.	1184
INSVLA, villa comitatus Vindascini, *de Venaissin*, in Provincia, Cavallicensis diœcesis.	Insulanum	1251	Innocentius IV.	XI.	2348
	ibid.	1288	Nicolaus IV.	XI.	1335
IOTRVM, *Ioarre*, villa regia olim, nunc abbatia monialium ord. S. Bened. diœcesis Meldensis, in Bria.	Iotrense	1130	Innocentius II.	X.	973
IVDICIVM, *Iudtz*, locus prope Theodonis villam, *Thionville*, Galliæ Belgicæ oppidum in ducatu Lucemburgensi.	Iudiciense	844	Sergius II.	VII.	1800. & 1820
IVLIOBONA, *l'Isle-bonne*, in Caletibus, *pays de Caux en Normandie*, diœcesis Rotomag.	Iuliobonense	1080	Gregorius VII.	X.	391
IVNCARIÆ, *Iunqueres*, locus in agro Magalonensi, *de Montpellier*.	Iuncariense	909	Sergios III.	IX.	615
KALA sive Cala, *Chelles*, olim villa regia, nunc oppidulum & cœnobium virginum ord. S. Bened. prope Lutetiam, Meldas versus.	Kalense	1008	Ioannes XVIII.	IX.	787

Locorum brevis notitia.	Concilium.	Ann. Chr.	Pontifex.	Tom.	Pagina.
MELDÆ, sive Iatinum Meldarum, *Meaux*, caput Briæ, episcop. sub archiep. Paris.	Meldense	845	Sergius II.	VII.	1813
	ibid.	962	Ioannes XII.	IX.	647
	ibid.	1080	Gregorius VII.	X.	398
	ibid.	1081		X.	401
	ibid.	1204	Innocentius III.	XI.	27
	ibid. conventus	1218	Gregorius XI.	XI.	414
	ibid.	1240		XI.	571
MELODVNVM, *Melun*, in Bria urbs diœcesis Senonensis.	Meloduuense	1216	Innocentius III.	XI.	240
	ibid.	1225	Honorius III.	XI.	290
	ibid. conventus	1242	Gregorius IX.	XI.	448
	ibid.	1300	Bonifacius VIII.	XI.	1431
METÆ, sive Divodurum Mediomatricum, *Mets*, in Lotharingia, episcop. sub archiep. Trevirensi.	Metense	550 circ.	Vigilius	V.	1858
	ibid.	590	Gregorius M.	V.	1595
	ibid.	753	Stephanus II.	VI.	1659
	ibid.	835	Gregorius IV.	VII.	1694
	ibid.	859	Nicolaus I.	VIII.	668
	ibid.	863		VIII.	764
	ibid.	869	Hadrianus II.	VIII.	1531
	ibid.	888	Stephanus V.	IX.	412
MONTILIVM, *Montilly* in Occitania, ad Rhodanum.	Montiliense	1209	Innocentius III.	XI.	35
MONSPESSVLANVS, aliis Monspelium, *Montpellier*, in Occitania inferiori, episc. sub archiep. Narbon.	Montispessulani	1162	Alexander III.	X.	1410
	ibid.	1195	Clemens III.	X.	1795
	ibid.	1215	Innocentius III.	XI.	103. 2330. 2331
	ibid.	1224	Honorius III.	XI.	289. 2335
	ibid.	1258	Alexander IV.	XI.	778
MONS S. Mariæ Tardanensis, *Nostre-Dame en Tartenois*, in diœcesi Suessionensi.	Montis S. Mariæ Tardanensis	972	Ioannes XIII.	IX.	707
MOSOMVM, *Mouson*, urbs Campaniæ ad Mosam, in diœcesi Remensi.	Mosomense	948	Agapitus II.	IX.	622
	ibid.	995	Ioannes XV.	IX.	747
MOYSSIACVM, *Moissac*, abbatia ord. S Bened. in diœcesi Cadurcensi, *Cahors*.	Moyssiacensis *conventus*	1063	Alexander II.	IX.	1179
MVRELLVM, castrum ad Garumnam, prope Tolosam.	Murellanum	1213	Innocentius III.	XI.	99
MVRITTVM, forte *Moret en Gastinois*, diœcesis Senonensis.	Murittanum	850	Leo IV.	VIII.	72
NAMNETÆ, sive Nannetes, *Nantes*, in Armorica, episc. sub archiep. Turonensi.	Namnetense	658 circ.	Vitalianus	VI.	386
	ibid.	900	.....	IX.	468
	ibid.	1127	Honorius II.	X.	918
	ibid.	1264	Vrbanus IV.	XI.	826
NARBO, *Narbonne*, caput Galliæ Narbonensis.	Narbonense	257	Sixtus II.	I.	825
	ibid.	589	Pelagius II.	V.	1027
	ibid.	788	Hadrianus I.	VII.	964
	ibid.	906	Sergius III.	IX.	518
	ibid. apud S. Tiberii	907		IX.	518
	ibid. apud Fontem coopertum	911	Anastasius III.	IX.	568
	ibid.	990	Ioannes XV.	IX.	742
	ibid. conventus	1038	Benedictus IX.	IX.	918
	ibid. duo	1043		IX.	941
	ibid.	1054	Leo IX.	IX.	1072
	ibid.	1090	Vrbanus II.	X.	479
	ibid.	1090		X.	1818
	ibid.	1134	Innocentius II.	X.	1824
	ibid.	1207	Innocentius III.	XI.	32
	ibid. conventus.	1210		XI.	55
	ibid.	1227	Honorius III.	XI.	304
	ibid.	1235	Gregorius IX.	XI.	487
	ibid.	1374	Gregorius XI.	XI.	2493
	ibid.	1551	Iulius III.	XV.	3
	ibid.	1609	Paulus V.	XV.	1573
NEMAVSVS, *Nismes* in Occitania, episc. sub archiep. Narbon. *vide* Portus.	Nemausense	†	Siricius	II.	1040
	ibid. in Portu villa	886	Stephanus V.	IX.	395
	ibid.	898	Stephanus VI.	X.	478
	ibid.	1096	Vrbanus II.	X.	604
	ibid. synodus	1284	Martinus II.	XI.	1200
NEMPTODORVM, sive Nemetodorum, *Nanterre*, vicus prope Lutetiam.	Nemptodorensis *conventus*	591	Gregorius M.	V.	1599

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex*	*Tom.*	*Pagina.*
PICTAVVM, *Poitiers*, caput Pictoonum, *du Poiton*, episcop. sub archiep. Bituric.	Pictavensis *convent.*	589	Pelagius II.	V..	1059
	ibid.	590	Gregorius M.	V.	1593
	ibid.	999	Sillvester II.	IX.	782
	ibid.	1032	Ioannes XVIII.	IX.	914
	ibid.	1036	Benedictus IX.	IX.	937
	ibid.	1076	Gregorius VII.	X.	346
	ibid.	1078		X.	366
	ibid.	1100	Paschalis II.	X.	720
	ibid.	1106		X.	746
	ibid. synodus	1280	Nicolaus III.	XI.	1137
	ibid. synodus	1284	Martinus II.	XI.	1234
PISTÆ, *Pistres*, locus Normanniæ inter Andelam & Anduram fluvios in Sequanam influentes.	Pistense	862	Nicolaus I.	VIII.	755. 775. 1935
	ibid.	869	Hadrianus II.	VIII.	1535
PONS Audemari, *Pontaudemer*, urbs Normanniæ, inter Rotomagum & Cadomum, Lexoviensis diœcesis.	ad Pontem Audemari	1267	Clemens IV.	XI.	2530
	ibid.	1279	Nicolaus III.	XI.	1043
PONTIGO, *Pontyon*, non longe Victoriaco *Vitry* quod in agro Partensi *le Partois*, in Campania.	Pontigonense	876	Ioannes VIII.	IX..	280. 1261
PORTVS, villa agri Nemausensis, ubi ecclesia S. Mariæ.	Portuense in diœcesi Nemausensi	886	Stephanus V.	IX.	395
	ibid.	898	Stephanus VI.	IX.	478
QVINTINOPOLIS, sive S. Quintini urbs, *S. Quentin*, in Picardia, caput Veromanduorum *Vermandois*, diœcesis Noviomensis.	S. Quintini, duo	1232	Gregorius IX.	XI.	446
	ibid.	1235		XI.	501
	ibid.	1236		XI.	503
	ibid.	1239		XI.	568
	ibid.	1271	Clemens IV.	XI.	922
REDONES, sive Condate Redonum, *Rennes*, Armoricæ caput, episc. sub archiep. Turonensi.	Redonense	1273	Gregorius X.	XI.	933
REII, *Riez*, in Provincia, episc. sub archiep. Aquensi.	Regense *sive* Reiense	439	Sixtus III.	III.	1284
REMI sive Durocortorum Remorum, *Reims*, Campaniæ caput, archiep.	Remensis *conventus*	496	Anastasius II.	IV.	1827
	Remense I.	630	Honorius I.	V.	1688
	ibid. II.	813	Leo. III.	VII.	1253
	ibid.	892 *seu seq.*	Formosus	IX.	434
	ibid.	900	Stephanus VI.	IX.	481
	ibid.	923	Ioannes X.	IX.	581
	ibid.	975	Benedictus VII.	IX.	720
	ibid.	989	Ioannes XV.	IX.	733
	ibid.	991		IX.	738
	ibid. conciliabulum	991		IX.	738
	ibid.	994 circ.		IX.	740
	ibid.	995		IX.	750
	ibid.	1049	Leo IX.	IX.	1028
	ibid. conventus.	1059	Nicolaus II.	IX.	1107
	ibid.	1092	Vrbanus II.	X.	488
	ibid.	1094		X.	497
	ibid.	1109	Paschalis II.	X.	763
	ibid.	1115		X.	801
	ibid.	1119	Callistus II.	X.	862
	ibid.	1131	Innocentius II.	X.	979
	ibid. melius Senon.	1140		X.	1018
	ibid.	1148	Eugenius III.	X.	1107
	ibid. conventus.	1158	Hadrianus IV.	X.	1184
	ibid apud S. Quint.	1235	Gregorius IX.	XI.	501
	ibid.	1235		XI.	503
	ibid.	1236		XI.	503
	ibid.	1287	Sede vacante	XI.	1317
	ibid.	1564	Pius IV.	XV.	45
	ibid.	1583	Gregorius XIII.	XV.	884
ROFFIACVM, *Ruffec* Pictavensis diœcesis, non longe tamen Engolisma.	Roffiacense	1258	Alexander IV.	XI.	773
	ibid.	1327	Ioannes XX.	XI.	1773
ROTOMAGVS, *Rouen*, Normanniæ caput, archiepisc.	Rotomagense	682	Agatho	VI.	1240
	ibid.	1050	Leo IX.	IX.	1047
	ibid.	1072	Alexander II.	IX.	1125

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
ROTOMAGVS.					
	ibid.	1074	Gregorius VII.	X.	310
	ibid.	1096	Vrbanus II.	X.	599
	ibid.	1108	Paſchalis II.	X.	758
	ibid.	1118	Gelaſius II.	X.	814
	ibid.	1119	Calliſtus II.	X.	881
	ibid.	1299	Bonifacius VIII.	XI.	1426
	ibid.	1335	Benedictus XII.	XI.	1835
	ibid.	1445	Eugenius IV.	XIII.	1303
	ibid.	1581	Gregorius XIII.	XV.	821
SABLONARIÆ, *Sablonieres*, locus non longe Tullo urbe Lotaringiæ.	ad Sablonarias *conv.*	862	Nicolaus I.	VIII.	754
SALMVRIVM, *Saumur*, urbs diœceſis Andegavenſis.	Salmurienſe	1253	Innocentius IV.	XI.	707
	ibid.	1276	Hadrianus V.	XI.	1011
	ibid.	1294	Cæleſtinus V.	XI.	1395
	ibid.	1315	Sede vacante	XI.	1617
SANDIONYSIVM *S. Denis en France. Vide* Dionyſiopolis.	Sandionyſianum.	997	Gregorius V.	IX.	770
	ibid. conventus. Vide Dionyſ.	1053	Leo IX.	IX.	1069
SANTONES. *Saintonge*, caput Mediolanum Santonum, *Santes*, epiſcop. ſub archiep. Burdegalenſi.	Santonenſe	563	Ioannes II.	V.	845
	ibid.	579	Pelagius II.	V.	965
	ibid. I.	1080	Gregorius VII.	X.	397
	ibid. II.	1083	Gregorius VII.	X.	401
	ibid.	1089	Vrbanus II.	X.	475
	ibid.	1096	Vrbanus II.	X.	604
	ibid. ſynodus	1280	Nicolaus III.	XI.	1133
	ibid. ſynodus	1282	Martinus II.	XI.	1180
	ibid. ſynodus	1298	Bonifacius VIII.	XI.	1425
SAPONARIÆ. *Savonieres*, locus vicinus Tullo, *Toul en Lorraine.*	ad Saponarias	859	Nicolaus I.	VIII.	674
SAVRICIACVM, locus diœceſis Sueſſionenſis. [Provincia.	Sauriciacenſe	589	Pelagius II.	V.	1025
SEDENA, *Seine*, urbs diœceſis Dinienſis in	Sedenenſe	1267	Clemens IV.	XI.	2368
SENONES, ſeu Agindicum Senonum, *Sens*, olim Borgundiæ provinciæ, nunc Campaniæ, archiepiſcop.	Senonenſe	670 circ.	.....	VI.	1878
	ibid.	850 circ.	Leo IV.	VIII.	72
	ibid. conventus	853	Leo IV.	VIII.	1934
	ibid.	862	Nicolaus I.	VIII.	1936
	ibid.	920	Ioannes X.	IX.	677
	ibid.	circ. 980	Benedictus VII.	IX.	1142
	ibid.	1048	Damaſus II.	IX.	946
	ibid.	1080	Gregorius VIII.	X.	1816
	ibid.	1140	Innocentius II.	X.	1018
	ibid.	1198	Innocentius III.	XI.	3
	ibid.	1252	Innocentius IV.	XI.	706
	ibid.	1269	Clemens IV.	XI.	912
	ibid. al. Pariſienſe	1310	Clemens V.	XI.	1515
	ibid.	1320	Ioannes XX.	XI.	1680
	ibid.	1324	Ioannes XX.	XI.	1711
	ibid.	1429	Martinus III.	XIII.	382
	ibid.	1460	Pius II.	XIII.	1723
	ibid.	1485	Innocẽtius VIII.	XIII.	1721
	ibid.	1528	Clemens VII.	XIV.	412
	ibidem	1612	Paulus V.	XV.	1618
SILVANECTVM, *Senlis*, in Valleſia, *Vallois*, epiſcop. ſub Remenſi archiepiſc.	Silvanectenſe	863	Nicolaus I.	VIII.	761
	ibid.	873	Ioannes VIII.	IX.	257
	ibid.	990	Ioannes XV.	IX.	736
	ibid.	1240	Gregorius IX.	XI.	571
	ibid.	1315	Sede vacante	XI.	1623
	ibid.	1318	Ioannes XX.	XI.	1625
	ibid.	1326	Ioannes XX.	XI.	1768
SPARNACVM *Esperney*, ad fluvium Matronam, *Marne*, Remenſis diœceſ.	Sparnacenſe	847	Sergius II.	VII.	1852 492
STAMPÆ *Estampes*, urbs Belſiæ *Beausse* diœc. Senonenſis.	Stampenſe	1092	Vrbanus II.	X.	
	ibid.	1099	Paſchalis II.	X.	716
	ibid. fictitium	1112	Paſchalis II.	XI.	792
	ibid.	1130	Innocentius II.	X.	972
	ibid. conventus	1147	Eugenius III.	X.	1104

Locorum

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
STRAMIACVM, locus incognitus, diœcesis Lugdun.	Stramiacense	836	Gregorius IV.	VII.	1768
SVESSIONES, sive Augusta Suessionum *Soissons*, in Picardia, episcop. sub archiepisc. Remensi.	Suessionense I.	744	Zacharias	VI.	1552
	ibid.	851	Leo IV.	VIII.	1933
	ibid. II.	853		VIII.	79
	ibid.	858	Nicolaus I.	VIII.	1935
	ibid.	861		VIII.	716
	ibid. duo	862		VIII.	1936
	ibid. III.	866		VIII.	808
	ibid.	941	Stephanus VIII.	IX.	606
	ibid.	1092	Vrbanus II.	X.	484
	ibid.	1115	Paschalis II.	X.	801
	ibid.	1120	Callistus II.	X.	885
	ibid.	1155	Hadrianus IV.	X.	1175
	ibid.	1201	Innocentius III.	XI.	22
	ibid.	1456	Callistus III.	XIII.	1396
THEODONIS villa, *Thionville*, urbs ducatus Lucemburgensis in Gallia Belgica.	apud Theod. villam	821	Paschalis I.	VII.	1519
	ibid.	835	Gregorius IV.	VII.	1695
	ibid.	844	Sergius II.	VII.	1800. & 1820
S. THEODERICI abbatia, *S. Thierri*, prope Remoa in Monte aureo, *Mont-d'or.*	apud S. Theodericum	953	Agapitus II.	IX.	637
S. TIBERII nomine dictus locus in diœcesi Agathensi.	apud S. Tiberium	907	Sergius III.	IX.	518
TOLOSA, *Toulouse*, caput Tectosagum, archiepiscop. cum ante Ioannem XXII. esset tantum episcopatus.	Tolosanum	507	Symmachus	IV.	1817
	ibid.	829	Gregorius IV.	VII.	1580
	ibidem capitulare.	843		VII.	1780
	ibid.	873	Ioannes VIII.	IX.	1235
	ibid. conventus.	1020 circ.	Benedictus VIII.	IX.	843. 1248
	ibid.	1056	Victor II.	IX.	1084. 1254
	ibid.	1068	Alexander II.	IX.	1196
	ibid.	10⁸9 vel 1090	Vrbanus II.	X.	479
	ibid.	1110	Paschalis II.	X.	766
	ibid.	1118	Gelasius II.	X.	824
	ibid.	1119	Callistus II.	X.	856
	ibid.	1124		X.	907
	ibid.	1129	Honorius II.	X.	939
	ibid.	1161	Alexander III.	X.	1406
	ibid.	1229	Gregorius IX.	XI.	425
	ibid.	13 9	Ioannes XX.	XI.	1680
	ibid.	1590	Sixtus V.	XV.	1378
TRECÆ, sive Augustobona Tricassium, *Troyes*, in Campania, episcop. sub archiep. Senonensi.	Trecense	1104	Paschalis II.	X.	738
	ibid.	1107		X.	754
	ibid.	1128	Honorius II.	X.	922
	vide Tricassin.				
TRENORCIVM. *Tournus*, urbs & abbatia in Burgundia, diœcesis Cabilonensis.	Trenorcianum	944	Marinus II.	IX.	617
	ibid.	1115	Paschalis II.	X.	803
	ibid.	1117		X.	812
TRICASSES, *vide* Trecæ.	Tricassinum I.	867	Nicolaus I.	VIII.	868
	ibid. II.	878	Ioannes VIII.	IX.	306
	vide Trecense				
TROSLEIVM, *Trosly*, locus diœcesis Suessionensis.	Troslejanum	909	Sergius III.	IX.	520
	ibid.	921	Ioannes X.	IX.	579
	ibid.	924		IX.	581
	ibid.	927		IX.	582
TVLLVM, *Toul*, in Lotaringia, episcopatus sub archiep. Trevirensi. *Vide* Saponariæ, & Tusiacum.	Tullense	550	Vigilius	V.	404
	ibid. I. apud Sapon.	859	Nicolaus I.	VIII.	674
	ibid. II. apud Tusiac.	860		VIII.	702
TVRONES, sive Cæsarodunum Turonum, *Tours*, archiep.	Turonense I.	461	Hilarus	IV.	1049
	ibid. II.	567	Ioannes III.	V.	851
	ibid.	800	Leo III.	VII.	1862
	ibid. dictum III.	813		VII.	1259
	ibid. dictum IV. sed dicendum Parisiense	849	Leo IV.	VIII.	58
	ibid.	912	Lando	IX.	569
	ibid.	1053	Victor II.	IX.	1081
	ibid.	1060	Nicolaus II.	IX.	1108

IN HISPANIA.

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina*
ARAGONIA, *Aragon*, regnum unum e tribus Hispaniæ præcipuis, cujus caput Cæsaraugusta, *Caragoça*.	Aragonense. *Vide* S. Ioann. de Rupe, & Perpinian.		Alexander II. Gregorius XII.	IX. XI.	1173 2108
BARCINO, *Barcelona*, caput Cataloniæ, episc. sob archiepisc. Tarracooensi.	Barcinonense	540 circ.	Vigilius	V.	358
	ibid.	599	Gregorius M.	V.	1605
	ibidem conventus	1009	Ioannes XVIII.	IX.	1248
	ibid. conventus	1054	Leo IX.	IX.	1077
	ibid. conventus	1058	Benedictus X.	IX.	1259
	ibid.	1064	Alexander II.	IX.	1180
BRACARA, *Braga*, archiepisc. in Lusitania, inter Durium & Minium fluvios.	Bracarense I.	412	Innocentius I.	II.	1508
	ibidem II.	563	Ioannes III.	V.	836
	ibid III.	572		V.	894
	ibid. IV.	675	Adeodatus	VI.	561
CÆSARAVGVSTA, *Caragoça*, regni Aragonici caput, ad Iberum fl. archiepisc.	Cæsaraogustanum I.	381	Damasus I.	II.	1009
	ibidem II.	592	Gregorius M.	V.	1600
	ibid. III.	691	Sergius I.	VI.	1311
CELENENSE municipium, prope Locum, in Gallecia.	Celenense in Gallæcia	447	Leo I.	III.	1466
COMPLVTVM, *Alcala de Henares*. diœcesis Toletanæ io Castella nova.	Complutense	1326	Ioannes XX.	XI.	1771
COMPOSTELLA, *Santiago*, nobis *saint Iacques en Gallice*, archiepisc. in Gallæcia.	Compostellanum	900	Stephanus VI.	IX.	482
	ibid.	1056	Victor II.	IX.	1087
CORDVBA, *Cordoua*, io Hispania Bætica, quæ nunc Aodalosia, episcop. sub archiep. Toletano.	Cordubense	348 circ.	Iulius I.	II.	91
	ibid.	852	Leo IV.	VIII.	76
COYACVM, *Coyaco*, castrum diœcesis Ovetensis, *Oviedo*.	Coyacense	1050	Leo IX.	IX.	1063
DERTVSA, *Tortosa*, in Catalonia, sd Iberi fl. ostia, episc. sub archiep. Tarraconensi.	Dertusanum	1429	Martinus III.	XII.	405
EGARA, *Terrassa*, in Catalonia.	Egarense	614	Bonifacius IV.	V.	1645
	Eliberitanum, *vide* Illiberritanum.				
EMERITA, & Augusta Emerita. *Merida*, io Lositania. olim sedes archiepiscopatus, qui deinde Compostellam translatus est.	Emeritense	666	Vitalianus	VI.	497
HISPALIS, *Sevilla*, ad Bætim fl. caput Hispaniæ Bæticæ, sive, ot nunc vocatur, Aodalusiæ, archiepisc.	Hispalense I.	590 circ.	Gregorius M.	V.	1588
	ibid. II.	619	Bonifacius V.	V.	1663
	Hispanicum	447	Leo I.	III.	1465
	ibid. varia	1068	Alexander II.	IX.	1197
IACCA, *Iacca*, urbs Aragoniæ, episcop. sub archiep. Cæsarangust.	Iaccetanum	1060	Nicolaus II.	IX.	1111
ILERDA, *Lerida*, in Catalonia, episcop. sub archiep. Tarraconensi.	Ilerdense	524	Ioannes I.	IV.	1610
ILLIBERRIS, *Elvire*, pagus prope Granatam, olim sedes episcopatus, qui deinde translatus est Granatam.	Illiberritanum	305	Marcellus I.	I.	967
S. IOANNIS de Rupe sbbatia, *S. Iuan de la Pena*, in Aragonia.	apod S. Ioannem de Rope	1002	Alexander II.	IX.	1173 967
LEGIO, *Leon*, Legionensis regni capot, episcop. sub archiep. Compostellano.	Legiooense	1012	Benedictus VIII.	IX.	817
	ibid.	1091	Vrbanus II.	X.	482
OSCA, *Huesca*, in Aragonia. episc. sub archiep. Cæsaraugustano.	Oscense	598	Gregorios M.	V.	1604
OVETVM, *Oviedo*, io Asturiis. episcop. sub Compostell. archiep.	Oveteose	873	Ioannes VIII.	IX.	247
	ibid.	901	Ioannes IX.	IX.	501
PALENTIA, *Palencia*, in Castella vetere, episcop sub archiep. Busgensi.	Palentinum *sive* Vallisoletanum	1322	Ioannes XX.	XI.	1682
	Palentinum	1388	Vrbanus VI.	XI.	2068
PAMPILON, sive Pompelon, & Pompeiopolis, *Pamplona*, caput Navarræ, episcop. sub archiep. Burgensi.	Pampilooense	1032	Ioannes XVIII.	IX.	935
PENNAFIDELIS, *Peñafiel*, in Castella vetere.	Pennæ-fidelis	1302	Booifacius VIII.	XI.	2444
PERPINIANVM, *Perpignan*, caput comitatus Ruscinooensis, *Roussillon*, sedes episco-	Perpioianense	1408	Gregorius XII.	XI.	2108

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
COLONIA, Agrippina, *Cologne*, Gall. *Coln*, Germ. urbs imperialis & Anseatica archiepis.	Coloniense	782	Hadrianus I.	VI.	1827
	ibid.	870	Hadrianus II.	VIII.	1519
	ibid.	873	Ioannes VIII.	IX.	252
	ibid.	887	Stephanus V.	IX.	396
	ibid.	1056	Victor II.	IX.	1082
	ibid.	1115	Paschalis II.	X.	802
	ibid.	1116		X.	806
	ibid.	1118	Gelasius II.	X.	823
	ibid. falso dictum	1225	Honorius III.	XII.	300
	ibid.	1260	Alexander IV.	XI.	783
	ibid.	1266	Clemens IV.	XI.	835
	ibid. synodus	1280	Nicolaus III.	XI.	1107
	ibid. synodus	1300	Bonifacius VIII.	XI.	1459
	ibid.	1310	Clemens V.	XI.	1517
	ibid	1322	Ioannes XX.	XI.	1707
	ibid. synodus	1423	Martinus III.	XII.	360
	ibid.	1452	Nicolans V.	XIII.	1378
	ibid.	1470	Paulus II.	XIII.	1436
	ibid.	1536	Paulus III.	XIV.	484
	ibid.	1549		XIV.	627
CONFLUENTES, *Coblentz*, ubi Mosella in Rhenum influit, in diœcesi Trevirensi.	Confluentinum	860	Nicolaus I.	VIII.	698
	ibid.	922	Ioannes X.	IX.	579
CONSTANTIA, *Constance* Gall. urbs libera in Suevia, *Suaube*, episc. sub arch. Mogunt.	Constantiense	1044	Benedictus IX.	IX.	942
	ibid.	1094	Vrbanus II.	X.	497
	ibid GENERALE.	1414	Ioannes XXIII.	XII.	1. 1434
DINGOLVINGA Bavariæ locus.	Dingolvingense	772	Hadrianus I.	VI.	1794
DUISBURGUM, *Duisbourg*, in Clivensi ducatu.	Duisburgense	927	Ioannes X.	IX.	582
DURIA villa, *Duren*. Iuliacensis ducatus, in diœcesi Coloniensi.	Duriense	761	Paulus I.	VI.	1700
	ibid. conventus	775	Hadrianus I.	VI.	1821
	ibid.	779		VI.	1823
	Engilenheimense, *vide* Ingilheimense.				
ERPFORDIA, *Erfort*, in Turingia diœcesis Moguntinæ.	Erpfordiense	932	Ioannes XI.	IX.	591
	ibid. conciliabulum.	1073	Alexander II.	IX.	1230
FRANCOFORDIA ad Mœnum, *Francfort sur le Mein*, in Franconia, diœcesis Moguntinæ.	Francofordiense	794	Hadrianus I.	VII.	1013
	ibid.	1006	Ioannes XVII.	IX.	783
	ibid.	1027	Ioannes XIX.	IX.	1248
FRIDESLARIA vel Fristaria, *Fristar*, in Hassia.	*ibid. conventus*	1409	Gregorius XII.	XI.	2520
	Fridesslariense	1118	Gelasius II.	X.	824
FRISINGA, *Frisinghen*, in Bavaria: episc. sub archiep. Salisburgensi.	Frisingense	1440	Eugenius IV.	XIII.	1283
	Germanicum I.	742	Zacharias	VI.	1533
	ibid. II.	745		VI.	1555
	ibidem conciliabulum.	759	Paulus I.	VI.	1684
	ibid.	1225	Honorius III.	XI.	94
HERBIPOLIS, *Vurtzbourg*, in Franconia: episc. sub archiep. Moguntino.	Herbipolense *conciliabulum.*	1166	Alexander III.	X.	1438
	ibid.	1287	Sede vacante	XI.	318
HOHENAVIUM, *Hohenau*, locus in arch. Salisburgensi in Bavaria.	Hohenavlense	1178	Alexauder III.	X.	1502
INGILENHEIMUM, *Ingilheim*, oppidum ad Rhenum in Palatinatu inferiori, inter Moguntiam & Bingium.	Ingilenheimense	788	Hadrianus I.	VII.	98
	ibid.	826	Eugenius II.	VII.	1556
	ibid.	948	Agapitus II.	IX.	623
	ibid.	972	Donus V.	IX.	710
LIPPIA, seu Luppia, *Lipstat*, in Vvestfalia.	Lippiense	780	Hadrianus I.	VI.	1827
	ibid.	782		VI.	1889
MOGUNTIA, sive Maguntia, *Mayence*, Gall. *Mentz*, German. urbs libera, ad confluentes Mœni & Rheni, archiep. primi electoris sedes.	Moguntinum	813	Leo III.	VII.	1239
	ibid.	829	Eugenius II.	VII.	1580
	ibid. I.	847	Leo IV.	VIII.	39
	ibid. II.	848		VIII.	52
	ibid. III.	852		VIII.	77
	ibid.	888	Stephanus V.	IX.	401
	ibid.	1023	Benedictus VIII.	IX.	854
	ibidem	1028	Ioannes XVIII.	IX.	860
	ibid.	1049	Leo IX.	IX.	1046
	ibid.	1054		IX.	1077
	ibid.	1069	Alexander II.	IX.	1198
	ibid. II.	1071		IX.	1204
	ibid.	1075	Gregorius VII.	X.	345
	ibid. conventus.	1080		X.	386

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
MOGUNTIA.	*ibidem conciliab.*	1085	Gregorius VII.	X.	409. 1831
	ibid. conventus.	1105	Paschalis II.	X.	745
	ibidem	1131	Innocentius II.	X.	958
	ibidem conventus	1233	Gregorius IX.	XI.	478
	ibid. conciliab.	1235		XI.	2545
	ibid.	1261	Alexander IV.	XI.	816
	ibid.	1310	Clemens V.	XI.	1536
	ibid.	1549	Paulus III.	XIV.	667
OSBORIUM locus ignotus in Germania.	Osboriense	1062	Alexander II.	IX.	1156
PADERBORNA, *Paderbon*, urbs Vvestfaliæ, episcop. sub archiep. Moguntino.	Paderbornense	777	Hadrianus I.	VI.	1823
	ibid	786		VI.	1860
PALITHI locus in Germania, non longe Moguntia.	in Palithi	1029	Ioannes XIX.	IX.	861
PRAGA, *Prag*, Bohemiæ caput, archiep.	Pragense	1405	Innocentius VII.	XI.	2084
QVINTILINEBVRGVM, *Quedlinbourg*, abbatia celebris, prope Halberstadium, in Saxonia.	Quintilineburgense	1085	Gregorius VII.	X.	404. 1831
	ibid.	1105	Paschalis II.	X.	745
	ibid. conventus.	1121	Callistus II.	X.	884
RATISPONA, *Ratisbone*, Gall. *Regenspurg*, German. in Bavaria, ad Danubium, episc. sub archiepisc. Salisburgensi.	Ratisponense	792	Hadrianus I.	VII.	1010
	ibid.	†	Leo III.	VII.	1151
SALEGVNSTADIVM, *Selgenstad*, ad Mœnum fl. in diœcesi Moguntina.	Salegunstadiense	1022	Benedictus VIII.	IX.	844
SALTZBVRGVM, seu Salisburgum, *Saltzbourg*, in Bavaria, archiep.	Saltzburgense	1274	Gregorius X.	XI.	998
	ibidem	1281	Martinus II.	XI.	1150
	ibidem	1291	Nicolaus IV.	XI.	1358
	ibid.	1310	Clemens V.	XI.	1513
	ibidem	1310		XI.	1514
	ibidem	1386	Vrbanus VI.	XI.	2061
	ibidem	1420	Martinus III.	XII.	308
TREMONIA, *Dortmund*, in Vvestfalia, urbs imperialis.	Tremoniense	1005	Joannes XVII.	IX.	785
TREVIRORVM Augusta, *Treves*, Gall. *Trier*, Germ. ad Mosellam fl. archiepisc. & electoralis.	Trevirense	386	Siricius	II.	1035
	ibidem	814	Leo III.	VII.	1304
	ibidem	948	Agapitus II.	IX.	632
	ibidem	1148	Eugenius III.	X.	1128
	ibid.	1548	Paulus III.	XIV.	606
	ibid.	1549		XIV.	705
TRIBVRIA, *Tribur*, olim villa regia, prope Moguntiam, nunc locus desertus nomen retinens.	Triburiense	895	Formosus	IX.	438
	ibidem	1031	Ioannes XVIII.	IX.	915
	ibidem	1035 vel seq.	Benedictus IX.	IX.	937
	ibidem	1076	Gregorius VII.	X.	355
VIENNA, *Vienne*, Austriæ caput, ad Danubium, episcop. in provincia Salisburgensi.	Viennense	1267	Clemens IV.	XI.	858
VVIRTZBVRGVM, sive Herbipolis *Virtzbourg*, urbs Franconiæ primaria, episc. sub archiep. Moguntino.	Vvirtzeburgense	1080	Gregorius VII.	X.	385
VVORMATIA, *Vvormes*, ad Rhenum, urbs episcopalis, sub archiepisc. Moguntino.	Vvormatiensis conv.	764	Paulus I.	VI.	1701
	Vvormatiense	770	Stephanus III.	VI.	1725
	ibidem	772	Hadrianus I.	VI.	1793
	ibidem	776		VI.	1822
	ibid.	786		VI.	1861. 1890
	ibid.	787		VII.	963
	ibid.	790		VII.	990
	ibid.	829	Gregorius IV.	VII.	1669
	ibid. conventus	833		VII.	1678
	ibid.	800 post ann.	Leo III.	VII.	1863
	ibidem	868	Hadrianus II.	VIII.	941
	ibidem	890	Stephanus V.	IX.	425
	ibid. conciliab.	1076	Gregorius VII.	X.	354
	ibid. conventus	1122	Callistus II.	X.	889

IN BRITANNIA ET HIBERNIA.

Locorum brevis notitia.	Concilium.	Ann. Chr.	Pontifex.	Tom.	Pagina.
ACLEA locus diœcesis Dunelmensis in Anglia.	Acleense, *seu* Aclechense	788	Hadrianus I.	VII.	966
ÆNHAMVM } Angliæ loca nobis ignota.	Ænhamense	1009	Ioannes XVII.	IX.	789
ALNA	Alnense	709	Constantinus	VI.	1401
AMBRESBYRIA, *Ambresbury*, al. Ambrosij villa, in comitatu Vviltoniensi, *Vviltshire*, in Anglia.	Ambresbyriense	978	Benedictus VII.	IX.	724
	Anglicana varia. *vide etiam* Britannica.	700 circ.	......	VI.	1393
		†	Formosus	IX.	429
		969	Ioannes XIII.	IX.	698
		1072	Alexander II.	IX.	1211
		1074	Gregorius VII.	X.	344
		1095	Vrbanus II.	X.	597
		1167	Alexander III.	X.	1444
		1188	Clemens III.	X.	1762
		1400	Bonifacius VIII.	XI.	2082
		1402		XI.	2082
		1404		XI.	2082
ARMACHIA, *Armach*. Hiberniæ urbs archiepiscopal. caput comitatus Armachani in Vltonia, *Vlster*.	Ardmachiense	1171	Alexander III.	X.	1451
BECANCELDA, Angliæ locus, in Cantio, *Kent*.	Becanceldense	694	Sergius I.	VI.	1356. 1359
	ibid.	798	Leo III.	VII.	1148
BENINGDONA, *Beningdon*, in Merciis, hoc est Anglis mediterraneis.	Benningdonense	circ. 850	Leo IV.	VIII.	72
BERGHAMSTEDVM, *Berghamstedt*, prope Cantuariam in Anglia.	Berghamstedense	circ. 697	Sergius I.	VI.	1576
BEVERLACVM, *Beverley*, al. Petuaria, urbs comitatus Eboracensis, *York*, in Anglia Septentrionali.	Beverlacense	1261	Alexander IV.	XI.	815
BRANDAFORDIA, *Brandeford*, in Anglia.	Brandafordiæ	964	Ioannes XII.	IX.	657
	Britannica tria.	449	Leo I.	III.	1474
		519	Hormisdas	IV.	1590
		712 circ.	Constantinus	VI.	1421
CALNA, olim celebris Anglicana villa, in Cantio, *Kent*.	Calnense	978	Benedictus VII.	IX.	724
CALCHVTA, diœcesis Eboracensis, in Northumbria, *Northumberlan*.	Calchutense	787	Hadrianus I.	VI.	1861
CAMBRIA, *pais de Gales*, pars occidentalis regni Angliæ.	Cambricum	465 circ.	Hilarus	IV.	1059
CANTIVM, *Kent*, Angliæ provincia, cujus caput, Cantuaria.	Cantianum	617	Bonifacius V.	V.	1662
CANTVARIA, *Canterbery*, metropolis Angliæ, olim Dorobernum.	Cantuariense	705	Sabinianus	V.	1614
	ibid.	785	Ioannes V.	VI.	1874
	ibid.	820	Paschalis I.	VII.	1519
	ibid.	1236	Gregorius IX.	XI.	503
	ibid.	1341	Benedictus XII.	XI.	1873
	ibid.	1399	Bonifacius IX.	XI.	2081
	ibid.	1439	Eugenius IV.	XIII.	1182
	ibid.	1463	Pius II.	XIII.	1439
CASSILIA, *Cassel*, urbs Hiberniæ, in Momonia, unus ex quatuor illius insulæ archiepiscopatibus.	Cassiliense	1172	Alexander III.	X.	1453
CELCHYTVM, vel Celichutum, urbs Merciorum, sive Anglorum mediterraneorum.	Celichytense	816	Stephanus IV.	VII.	1484
CICESTRIA, *Cicestre*, in australi Angliæ provincia, quæ Sussexia dicitur.	Cicestrense	1157	Hadrianus IV.	X.	1176
	ibid.	1289	Nicolaus IV.	XI.	1345
	ibid.	1292	Sede vacante	XI.	1361
CLARENDONA urbs Angliæ.	Clarandonense conciliabulum	1164	Alexander III.	X.	1425
CLOVESHOVIA, *Clyif*, vel *Clloveshо*;	Cloveshoense	742	Zacharias	VI.	1592

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
urbs Merciorum, sive Anglorum mediterraneorum, tempore regis Edibaldi.	*ibid.*	747	Zacharias	VI.	1565
	ibid.	800	Leo III.	VII.	1153
	ibid.	803	Leo III.	VII.	1189
	ibid.	822	Paschalis I.	VII.	1527
	ibid.	824	Eugenius II.	VII.	1555
DVBLINVM, *Dublin*, caput Hiberniæ, archiepisc. in Lagenia, *Leynster*.	Dublinense	1183	Lucius III.	X.	1739
DVNELMVM, *Durham*, in Anglia septentrionali, episcop. sub archiep. Eboracensi.	Dunelmensis *synodus*	1255	Alexander IV.	XI.	760
	ibid. synodus	1276	Hadrianus V.	XI.	1008
DVNSTAPLIA, *al.* Dunistabulum, *Dunstaple*, oppidum Angliæ in comitatu Bedfordiensi.	Dunstapliense	1214	Innocentius III.	XI.	102
EBORACVM. *York*, urbs Angliæ septentrionalis, regni secunda, archiep.	Eboracense	1195	Cælestinus III.	X.	1791
	ibid.	1250	Innocentius IV.	XI.	703
	ibid.	1252	Innocentius IV.	XI.	705
	ibid.	1367	Vrbanus II.	XI.	2482
	ibid.	1466	Paulus II.	XIII.	1423
EXONIA, *Excester*, urbs Angliæ meridionalis, in provincia Devonia, *Devonshire*, episcop. sub archiep. Cantuar.	Exoniensis *synodus*	1287	Sede vacante	XI.	1263
FINCHALA, *Finkeley*, urbs Angliæ septentrionalis, diœcesis Dunelmensis.	Finchalense	798 circ.	Leo III.	VII.	1148
GLOCESTRIA, *Glocester*, olim Claudia castra, aliis Clevum, caput ducatus cognominis, episc. sub archiep. Cantuar.	Glocestriense	1378	Vrbanus VI.	XI.	2051
					4
GRATELEA in Anglia.	Grateleanum	928	Leo VI.	IX.	582
GVATERFORDIA, *Vvaterford*, Hiberniæ urbs in Momonia, *Munster*, episc. sub archiep. Cassiliensi.	Guaterfordiense	1158 circ.	Hadrianus IV.	X.	1183
HEDFELDIA in Anglia.	Hedifeldense	680	Agatho	VI.	577
	Hibernica	450 circ.	Leo I.	III.	1477
	Hibernica	452 circ.	Leo I.	III.	1481
	Hibernica	1097	Vrbanus II.	X.	613
	Hibernica	1151	Eugenius III.	X.	1130
KINGESBVRIA, *Kingesbury*, in Anglia.	Kingesburiense	851	Leo IV.	VIII.	71
KINGSTONIVM, *Kingston*, in Anglia, ad Tamesim non procul Londino.	Kingstoniense	838	Gregorius IV.	VII.	1769
KIRLINGTONIVM. *Ketling*, vel *Catlage*, in Anglia.	Kirtlingtoniense	978	Benedictus VII.	IX.	724
LAMBETHA, *Lambeth*, in Anglia.	Lambethense	1206	Innocentius III.	XI.	30
	ibid.	1261	Alexander IV.	XI.	803
	ibid.	1280	Nicolaus III.	XI.	1124
	ibid.	1281	Martinus II.	XI.	1156
	ibid.	1351	Clemens VI.	XI.	1917
	ibid.	1362	Innocentius VI.	XI.	1935
	ibid.	1330	Ioannes XX.	XI.	1784
LANDAVIA. *Landaff*, urbs Cambriæ in Anglia, episc. sub archiepisc. Cantuariensi.	Landavense	†	.....	V.	829
	ibid.	†	.....	V.	830
	ibid. synodi VII.	†	.....	IX.	390. 393. 394. 395. 396
	ibid. synodus	950 circ.	Agapitus II.	IX.	634
	ibid. synodus	955	Agapitus II.	IX.	637
	ibid. synodus	988 circ.	Ioannes XV.	IX.	732
	ibid. synodus	1056 circ.	Victor II.	IX.	1083
LINCOLNIA, *Lincoln*, caput comitatus cognominis, episcop. sub archiepiscopatu Cantuar.	Lincolniense	1143	Innocentius II.	X.	1033
LONDINVM, al. Londonia, *Londres*, Angliæ regia urbs, episc. sub archiep. Cantuar.	Londoniense *seu* Londinense	712 circ.	Constantinus	VI.	1421
	ibid.	833	Gregorius IV.	VII.	1683
	ibid.	948	Agapitus II.	IX.	631
	ibid.	970	Ioannes XIII.	IX.	702
	ibid.	1070	Alexander II.	IX.	1203
	ibid.	1075	Gregorius VII.	X.	346

Locorum

Locorum brevis notitia.	*Concilium*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
LONDINVM.	*ibidem*	1078	Gregorius VII.	X.	404
	ibidem	1101	Paschalis II.	X.	728
	ibidem	1107		X.	755
	ibidem	1108		X.	756
	ibidem	1109		X.	758
	ibidem	1125	Honorius II.	X.	912
	ibid.	1127		X.	920
	ibid.	1129		X.	938
	ibidem	1138	Innocentius II.	X.	992
	ibid.	1143		X.	1033
	ibid.	1151	Eugenius III.	X.	1024
	ibidem	1154	Anastasius IV.	X.	1140
	ibid.	1162	Alexander III.	X.	1410
	ibid.	1175		X.	1461
	ibidem	1200	Innocentius III.	XI.	15
	ibidem	1214		XI.	102
	ibidem	1237	Gregorius IX.	XI.	525
	ibidem	1261	Alexander IV.	XI.	815
	ibidem	1265	Clemens IV.	XI.	834
	ibidem	1263		XI.	860
	ibidem	1291	Nicolaus IV.	XI.	1360
	ibidem	1297	Bonifacios VIII.	XI.	1421
	ibidem	1309	Clemens V.	XI.	1502
	ibid.	1321	Ioannes XX.	XI.	2468
	ibid	1328		XI.	2476
	ibidem	1342	Clemens VI.	XI.	1876
	ibid.	1382	Urbanus VI.	XI.	2052
	ibid.	1391	Bonifacius VIII.	XI.	2077
	ibid.	1396		XI.	2079
	ibid.	1413	Ioannes XXI.	XI.	2323
	ibid.	1486	Innocẽtius VIII.	XIII.	1466
MAGHFELDIVM, *Maghfeld*, locus Angliæ in diœcesi Cantuariensi.	Maghfeldense	1332	Ioannes XX.	XI.	1789
	ibid.	1362	Innocentius VI.	XI.	1933
MERCII, Angli mediterranei.	Mercianum	705 circ.	Joannes VII.	VI.	1389
MERTONVM, *Merston*, in Cantia Angliæ provincia.	Mertonense	1258	Alexander IV.	XI.	773
	ibid.	1300	Bonifacius VIII.	XI.	1435
NIDDA, fluvius Angliæ in Northumbria, ad quem habitum concilium.	Niddense	705	Ioannes VII.	VI.	1389
NORTHAMPTONIA, *Northampton*, caput comitatus cognominis in Anglia.	Northamptoniense	1133	Innocentius II.	X.	991
	ibid. conciliabulum	1164	Alexander III.	X.	1433
	ibid.	1176	Alexander III.	X.	1469
	ibid.	1177		X.	1479
	ibid.	1267	Clemens IV.	XI.	857
NORVICVM, & melius Nordovicum, *Nordovvic*, caput comitatus Norfolciæ in Anglia, episc. sub archiep. Cantuar.	Norvvicensis *synodus*	1255	Alexander IV.	XI.	768
OSLAVESLENVM, *Oslavesten*, in regno Merciorum, hoc est, Anglorum mediterraneorum.	Oslaveslense	821	Paschalis I.	VII.	1527
OXONIVM, *Oxford*, caput comitatus cognominis in Anglia, episc. sub archiep. Cantuar.	Oxoniense	1160	Alexander III.	X.	1404
	ibid.	1222	Honorius III.	XI.	270
	ibid.	1408	Gregorius XII.	XI.	2089
PEDREDA, in Anglia.	Pedredanum	1071	Alexander II.	IX.	1204
PERTHUM, *Perth*, & communius S. *Iohnstovvn*. hoc est, fanum S. Ioannis, urbs Perthiæ, quæ est provincia Scotiæ meridionalis.	Perthusanum	1201	Innocentius III.	XI.	24
PHARUM, Angliæ locus, olim dictus, *Strevaesh a'ch*, nunc Vvith a.	Pharense	664	Vitalianus	VI.	491
PIPEVVELLIA, *Pipevvel*, abbatia Angliæ, in agro Northamptoniensi.	Pippevvellense	1189	Clemens III.	X.	1766
RADINGA, *Reding*, abbatia olim in Anglia celebris.	Radingense	1206	Innocentius III.	XI.	31
	ibid.	1279	Nicolaus III.	XI.	1062
ROCHINGAMIA, castrum in Anglia.	Rochingamense	1094	Vrbanus II.	X.	494
ROSCOMENVM, *Roscomen*, Hiberniæ oppidum, caput Roscomensis comitatus, in Connacia, *Connaugh*.	Roscomaniense	1158	Hadrianus IV.	X.	1184
SARUMA, urbs Angliæ, episcopalis.	Sarumensis *synodus*	1217	Honorius III.	XI.	235
	ibid. synodus	1256	Alexander IV.	XI.	769

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina*
VRATISLAVIA. *Breslau*, Silesiæ caput, episcop. sub Goesnensi archiepisc.	Vratislaviense	1248	Innocentius IV.	XI.	702
	ibid.	1267	Clemens IV.	XI.	858

IN GRÆCIA

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina*
ACHAIA proprie dicta, est regio Peloponnensi, hodie ducatus Clarentiæ, cujus caput Corinthus.	Achaicom *vide* Corinthiacum				
ACHILLÆ, locos ignotus: sed forte lege *Anchialenum*, in Thracia, vel Cilicia.	Achillaoum	197 circ.	Victor I.	I.	599
CORINTHVS, *Coranto*, urbs primaria Achaiæ proprie dictæ, archiepiscop.	Corinthiacum *sive* Achaicum	197 circ.		I.	598. 601
EPIRVS, Græciæ regio inter Macedoniam & Achaiam.	Epiroticum	516	Hormisdas	IV.	1562
MACEDONIA, Græciæ pars amplissima, maxime septentrionalis.	Macedonicum	414	Innocentius I.	II.	1524
THESSALONICA, *Salonichi*, urbs Macedoniæ, archiepiscopalis.	Thessalonicense	518	Hormisdas	IV.	1588
	ibid.	457	Leo I.	IV.	1008

IN THRACIA

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina*
CONSTANTINOPOLIS, prius Byzantium dicta, Turcis *Stamboul*, caput olim imperij orientalis, nova Roma nuncupata, patriarchæ sedes.	Constant. *conciliab.*	336	Marcus	II.	87. 473
	ibidem conciliabulum.	337	Iulius I	II.	88
	ibidem conciliab.	359	Liberius	II.	95. 804
	ibid. generalo II.	381	Damasus I.	II.	915. 974. 975. 977
	ibid.	382		II.	1014. 1015
	ibid.	394	Siricius	II.	1151
	ibid.	400	Anastasius I.	II.	1221
	ibid.	403	Innocentius I.	II.	1331
	ibid.	432	Sixtus III.	III.	1256
	ibid.	439		III.	1284
	ibid.	448		III.	1446. & IV. 150. *usq; ad* 231. 1002
	ibid.	449	Leo I.	III.	1470. IV. 233. *usq; ad* 250
	ibid.	450		III.	1475
	ibid.	457		IV.	1008
	ibid.	459		IV.	1025
	ibid.	483	Felix III.	IV.	1108
	ibid.	484		IV.	1154
	ibid.	491	Symmachus	IV.	1413
	ibid. conciliab.	515		IV.	1415
	ibid.	518	Hormisdas	IV.	1586. 1587
	ibid.	520		IV.	1792
	ibid. collatio	533	Ioannes II.	IV.	1763
	ibid.	536	Agapetus I.	V.	2. 275
	ibid. conciliab.	540 circ.	Silverius	V.	832
	ibid.	547	Vigilius	V.	390
	ibid. II gener. V.	553		V.	412. 783
	ibid.	587	Pelagius II.	V.	995
	ibid.	599	Gregorius M.	V.	1605
	ibid. conciliab. duo	630 circ.	Hooorius I.	V.	1695. 1696
	ibid.	633		V.	1695
	ibid.	639		V.	1697
	ibid. conciliab.	639	Severinus	V.	1756
	ibid. conciliab.	640 circ.	.....	IV.	1697
	ibid. III. gener. VI.	680 & 681	Agatho	VI.	587. 1215. 1217 1219
	ibid. Quinisextum dictum *conciliab.*	692	Sergius I.	VI.	1616
	ibid.	711	Constantinus	VI.	1402

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
CONSTANTINOPOLIS.	*ibidem conciliab.*	712	Constantinus	VI.	126. 1401
	ibid.	715	Gregorius II.	VI.	1446
	ibid. conciliab.	725		VI.	1461
	ibid. conciliab.	754	Stephanus II.	VI.	1661
	ibid.	784	Hadrianus I.	VII.	655
	ibid. conciliab.	809		VII.	1191
	ibid. conciliab.	809		VII.	1192
	ibid.	810		VII.	. 1192. 1193
		circ.	Leo III.		
	ibid. conciliab.	811		VII.	1192. 1193
	ibid.	813		VII.	1289
	ibidem conciliab.	814		VII.	1299
	ibid. conciliab.	830		VII.	1669
		circ.	Gregorius IV.		
	ibid.	842		VII.	1782
	ibid.	854	Leo IV.	VIII.	133
	ibidem conciliab.	858		VIII.	651. 652
	ibid. conciliab.	859	Nicolaus I.	VIII.	652. 695
	ibid. conciliab.	861		VIII.	632. 735. 1511
	ibid. IV. gener. VIII.	869	Hadrianus II.	VIII.	961
	ibid. conciliab.	879	Ioannes VIII.	IX.	324. 329. & VIII. 1525
	ibid.	901	Ioannes IX.	IX.	1263
	ibid. conciliab.	944	Marinus II.	IX.	617
	ibidem	963	Ioannes XII.	IX.	653
	ibid.	975	Benedictus VII.	IX.	720
	ibid.	1277	Ioannes XIX.	XI.	1032
	ibidem	1277		XI.	1037
	ibid.	1280	Nicolaus III.	XI.	1125
	ibid. conciliab.	1341	Benedictus XII.	XI.	1872
	ibid. Sophianum *conciliabulum*	1450	Nicolaus V.	XIII.	365
		circ.			
	ibid.	1565	Pius IV.	XV.	784
	ibid.	1642	Vrbanus VIII.	XV.	1714
NICÆA urbs Thraciæ.	Nicænum *conciliab.*	349	Liberius	II.	94
PHILIPPOPOLIS, Trimontium quoque dicta, urbs archiepiscopalis ad Hebrum fl.	Philippopolitanum *conciliab.* vide Sardic.				
SARDICA. Turcis & Græcis, *Sophia*, olim Thraciæ urbs, nunc primaria Bulgariæ. Bulgaris *Triadiza*.	Sardicense	347	Iulius I.	II.	90. 623
	ibid. seu Philippolitanum *conciliab.*	347		II.	91. 697
SOPHIA, primaria ecclesia Constantinopoleos.	Sophianum *vide* Constantinopol.				

IN ASIA MINORE.

ANCYRA, urbs Galatiæ primaria, archiepisc.	Ancyranum	314	Silvester I.	I.	1456. 1480
		circ.			
	ibidem conciliab.	358	Liberius	II.	789
	ibidem conciliab.	391	Siricius	II.	1041
ARMENIA minor, pars Asiæ minoris, inter Cappadociam, Syriam, & Ciliciam.	Armenum	435	Sixtus III.	III.	1285
	Asiaticum, *vide* Ephesinum				
	Asiaticum, *vide* Ponticum				
CÆSAREA, sive Neocæsarea, archiepisc. ad Lycum fl. *vide* Neocæsarea.	Cesariense in Ponto	†	Silvester I.	I.	1490
	ibid.	370	Damasus I.	II.	99
		circ.			
CALCHEDON. in Bithynia, ad Bosphorum Thracium, e regione Constantinopoleos, archiepisc.	Calchedonense, generale IV.	451	Leo I.	IV.	1003
CARIA, Asiæ minoris regio, inter Ioniam & Lyciam.	Caricum *conciliab.*	366	Liberius	II.	839
		circ.			
EPHESUS, Ioniæ caput, archiep.	Ephesinum *sive* Asiaticum	197	Victor I.	I.	598. 600
		circ.			
	ibid.	400	Anastasius I.	II.	1222
	ibid. gener. III.	431	Cælestinus I.	III.	1. 1251. 1254. 1255

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Paginæ.*
EPHESVS	Ephesinum *conciliab.*	449	Leo I.	III.	1471. & IV. 115 ad 321. & IV. 1002
GANGRA in Paphlagonia ad Halym fl. urbs archiepiscopalis.	Gangrense	314 circ.	Silvester I.	II.	413
HIERAPOLIS, *Ierapoli* urbs Phrigiæ Pacatianæ, archiepisc.	Hierapolitanum	197 circ.	Victor I.	I.	599
ICONIVM, *Cogni*, Lycaooiæ caput, archiepisc.	Icooiense	256	Stephanus I.	I.	751
LAMPSACUS, orbs Mysiæ minoris, seo Hellesponti, ad Granici fl. ostia, archiepiscop.	Lampsacenum *conciliabulum*	364	Liberius	II.	829
	ibid.	368	Damasus I.	II.	887
LAODICEA urbs Lydiæ, archiepiscop.	Laodicennm	†	Silvester I.	I.	1495
	ibidem	478	Simplicius	IV.	1152
MOPSVESTIA, urbs Ciliciæ, archiepisc.	Mopsuestenum	550	Vigilius	V.	406
NEOCÆSAREA, ad Lycum fluvium quam alij in Ponte Polemoniaco, alij in Cappadocia collocant, archiepiscop.	Neocæsareense	314	Silvester I.	I.	1479
NICÆA in Bithynis, archiepiscop.	Nicœnum I. œcumenicum	325	Silvester I.	II.	1. 84. 99. 102. 103
	ibidem	359	Liberius	II.	95
	ibid. II. œcum. VII.	787	Hadrianus I.	VII.	1. 656. 662
NYMPHÆA urbs Bithyniæ.	Nymphæense	1233	Gregorius IX.	XI.	460
PONTVS, Asiæ minoris regio, Euxino Ponto adjacens.	Ponticum *sive* Asiaticum	197 circ.	Victor I.	I.	598. 600
PVZA urbs Phrygiæ.	Puzense	368	Damasus I.	II.	887
QVERCVS, locus suborbij Calchedonensis, quod Ruffini suburbium vocatur.	ad Quercum	403	Innocentius I.	II.	1323
SELEVCIA, *Selechea*, urbs Ciliciæ asperæ, archiepiscop.	Seleuciense	359	Liberius	II.	95. 804
SIDA urbs Pamphyliæ, maritima, archiepiscop. noo procul ab Eurymedontis fl. ostiis.	Sidense	383	Damasus I.	II.	1015
TYANA, orbs Cappadociæ, ad Tauri montis radices, archiepisc.	Tyanense	365	Liberius	II.	99. 836

IN SYRIA.

ANTIOCHIA, dicta etiam Theopolis, sedes patriarchatus, ad Orootem fl.	Antiochenum	†	Apostolorum	I.	62
	ibidem	253 circ.	Cornelius	I.	719
	ibid.	264	Dionysius	I.	843
	ibidem	270		I.	893. 901
	ibid. conciliabulum	335	Silvester I.	II.	87
	ibidem	341	Iulios I.	II.	89. 559
	ibidem	341		II.	89. 607
	ibidem conciliab.	344		II.	90
	ibidem conciliab.	348 circ.		II.	91
	ibid. concil ab.	360	Liberius	II.	96. 807
	ibid.	363		II.	97. 825
	ibidem	377	Damasus I.	II.	900. 908
	ibidem	432	Sixtus III.	III.	1256. 1265
	ibidem	444 vel 445	Leo I.	IV.	727
	ibid. conciliab.	470 circ.	Simplicius	IV.	1009
	ibidem	478		IV.	1151
	ibid. conciliab.	512	Symmachus	IV.	1413
	ibid.	536	Agapetus	V.	306
	ibid.	540 circ.	Silverius	V.	832
	ibid.	1136	Innocentius II.	X.	1824
BERYTVS, *Barut*, archiepisc. in Phœnicia.	Beryteose	449	Leo I.	III.	1469. & IV. 637
CÆSAREA olim Turris Stratonis, maritima, archiep.	Cæsariense in Palæstina	197 circ.	Victor I.	I.	596. 600

Locorum brevis notitia.	Concilium.	Ann. Chr.	Pontifex.	Tom.	Pagina.
	ibid. conciliab.	326	Silvester I.	II.	85
CYRUS, urbs Syriæ, archiepiscop.	Cyrense	475 circ.	Simplicius	IV.	1151
DIOSPOLIS sive Lidda, vulgo *Rama*, episcop. suffraganeus Hierosolym.	Diospolitanum	415	Innocentius I.	II.	1529
HIEROSOLYMA Iudææ caput, patriarchatus sedes.	Hierosolymitanũ I	33	S. Petrus	I.	17
	ibid. II.	33		I.	18
	ibid. III.	50		I.	19. 21
	ibid. IV.	56		I.	23
	ibid.	197 circ.	Victor I.	I.	600
	ibid. conciliab.	335	Silvester I.	II.	462
	ibid. conciliab.	350	Iulius I.	II.	92
	ibid.	350		II.	92. 724
	ibid. conventus.	415	Innocentius I.	II.	1525
	ibid.	515	Hormisdas	IV.	1415
	ibid.	518		IV.	1588
	ibid.	536	Agapetus I.	V.	275
	ibid.	553	Vigilius	V.	739
	ibid.	630 circ.	Honorius I.	V.	1697
	ibid.	717	Gregorius II.	VI.	1462
	ibid.	1099	Urbanus II.	X.	620
	ibid.	1107	Paschalis II.	X.	752
	ibidem	1111		X.	766
	ib. tribuẽdũ an. 1142.	1136	Innocentius II.	X.	1827
	ibid.	1142		X.	1030
NAZARETH, urbs Galilææ, archiepisc.	Nazarenum	1160	Alexander III.	X.	1403
NEAPOLIS, urbs Samariæ.	Neapolitanum	1120	Cal'istus II.	X.	884
OSRHOENE. Syriæ regio, Mesopotamiæ proxima, ad Euphratem.	Osrhoenum	197 circ.	Victor I.	I.	598. 601
	Palæstinum vide Cæsariense				
PTOLEMAIS, dicta quoque Ace, sive Acon, *Acre*, urbs Phœniciæ, maritima, episcop. sub archiepisc. Tyrio.	Ptolemaidense	411	Innocentius I	II.	1315
SIDON, *Saide*, urbs Phœniciæ maritima, episcop. sub archiep. Tyrio.	Sidonium conciliab.	512	Symmachus	IV.	1413. 1414
	Syriacum *Antioch.*	536	Agapetus	V.	306
	ibid. incerti loci	1115	Paschalis II.	X.	802
TYRUS, *Sur*, Phœniciæ caput, maritima, archiepiscop.	Tyrium	335	Silvester I.	II.	85. 435
	ibid.	449	Leo I.	III.	1468. & IV. 627
	ibid.	518	Hormisdas	IV.	1588

IN VARIIS ASIÆ LOCIS.

ARABIA Petræa, inter Arabiam Felicem & Syriam [Petrææ.	Arabicum	247	Fabianus	I.	650. 651
BOSTRA, archiepiscopatus, caput Arabiæ	Bostrenum idem ac superius				
DIAMPERIA, in India Orientali, non longe ab urbe S. Thomæ.	Diamperiense	1599	Clemens VIII.	XV.	1528
MESOPOTAMIA, *Diarbech*, provincia inter Euphratem ac Tigrim fluvios, pars Assyriæ.	Mesopotamicum	197 circ.	Victor I.	I.	601
	ibid.	†	Eutychianus	I.	923

IN AFRICA.

Non tota, sed quam merito Latinam appelles.

ADRUMETUM, *Mahometta*, vel *Hamametta*, in Africa proprie dicta, ad mare, non procul Carthagine, in hodierno regno Tunetano: urbs episcopalis.	Adrumetinum	394	Siricius	II.	1155
AFRICA dicitur in rebus ecclesiasticis, & notitia Romani imperij, pars ea majoris Africæ, quæ erat sub dispositione præfecti	Africanum	217	Zephyrinus	I.	605
	ibid.	255	Stephanus I.	I.	741
	ibid.	256		I.	746

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
pretorio Italiæ, & continebat provincias sex, quæ primatum Carthaginensem conficiebant; nempe Africam proprie dictam, Numidiam, Byzacenam, Tripolitanam, & Maoritanias duas, Sitifensem ac Cæsariensem Nam Tingitana Hispaniæ potius contributa est a tempore Constantini M.	*ibid.*	399		II.	1221
	ibid.	401	Anastasius I.	II.	1241
	ibid.	401		II.	1245
	ibid. I.	403		II.	1331
	ibid. II.	404		II.	1332
	ibid. III.	405		II.	1335
	ibid. IV.	407		II.	1335
	ibid. V.	408	Innocentius I.	II.	1334
	ibid. VI.	408		II.	1334
	ibid. VII.	409		II.	1334
	ibid. VIII.	410		II.	1334
	ibid. conciliab.	414		II.	1524
	ibid.	418	Zosimus	II.	1576
	ibid. sive Carthaginense; *de quo vide synopsin nostram*	419	Bonifacius I.	II.	1041. 1641
	ibid. male hic collocatum ut docet synopsis nostra	414	Cælestinus I.	II.	1638
	ibidem conventus	484	Felix III.	IV.	1127
	ibid. vide Carthag.	534	Ioannes II.	IV.	1784
BAGAIÆ, sive Vagaiæ, urbs Numidiæ.	Bagaiense *conciliab.*	394	Siricius	II.	1154
BYZACIUM, sive Byzacia, caput Byzacenæ provinciæ consularis, quæ pars est hodierni regni Tunetani.	Byzacenum	504	Symmachus	IV.	1378
	ibid.	circ. 541	Vigilius	V.	380
	ibid.	602	Gregorius M.	V.	1612
	ibid.	646	Theodorus	V.	1697. 1835
CARTHAGO, caput provinciæ proconsularis, sive Africæ proprie dictæ, & metropolis sex provinciarum Africæ.	Carthaginense	252	Cornelius	I.	713-719
	ibid.	253		I.	715
	ibid. tria	256	Stephanos I.	I.	761. 763. 786. 798
	ibidem conciliab.	306	Marcellus I.	I.	1378
	ibid.	308		I.	1379
	ibid. dictum I.	348	Iulius I.	II.	713. 1821
	ibid. dictum II.	390	Siricius	II.	1158. 1827
	ibid. dictum III.	397		II.	1165. 1884
	ibid. dictum IV.	398	Anastasius I.	II.	1196
	ibid. dictum V.	398		II.	1215
	ibid collatio	411		II.	1335
	ibid. contra Pelagianos I.	412	Innocentius I.	II.	1510
	ibid. contra Pelagianos II.	416		II.	1533
	ibid. dictum VI.	419		II.	1589
	ibid. VII. *seu* sessio secunda sexti	419	Bonifacius I.	II.	1603
	ibid. XIX.	420		II.	1605
	ibid.	circ. 525	Ioannes I.	IV.	1628
	ibid.	534	Agapetos I.	IV.	1785
	ibid.	646	Theodorus	V.	1698. 1836
CAVERNÆ Susis, locus Carthagini vicinus, aut potios corrupte scriptum, *Cavernas Susis*, pro, *Cabarsussi.*	Cavernense *conciliabulum*	394	Siricius	II.	1153
CIRTA, Numidiæ caput, ad Ampsagam fl. nunc regni Algeriani primaria est, & *Constantina* vocatur.	Cirtense	303	Marcellinus	I.	936
	ibid. conciliab.	412	Innocentius I.	II.	1518
HIPPO Regius, *Bonne*, in Africa proprie dicta, nunc in regno Algeriano.	Hipponense	393	Siricius	II.	1149
IUNCUS. Duæ sunt in Africa urbes hujus nominis, altera in Byzacena provincia, altera in Maoritania Cæsariensi.	Iuncense	524	Ioannes I.	IV.	1627
LAMBESE, sive Lampæsa, *Lambesca*, in Numidia ad Ampsagam fl. episc.	Lambesitanum	240	Fabianus	I.	650
MAURITANIA in tres divisa, Cæsariensem, Sitisensem, Tingitanam.	Mauritaniense	646	Theodorus	V.	1698. 1835
MILEVUM, seu Milevis, *Mela*, in Numidia, episcop. in hodierno regno Algeriano.	Milevitanum I.	402	Innocentius I.	II.	1523
	ibid. II.	416		II.	1537
NUMIDIA, provincia consularis, cujus	Numidicum *conciliab.*	593	Gregorius M.	V.	1602

Locorum brevis notitia.	*Concilium.*	*Ann. Chr.*	*Pontifex.*	*Tom.*	*Pagina.*
caput Cirta, de qua supra.	*ibid.*	602	Gregorius M.	V.	1612
	ibid.	646	Theodorus	V.	1697. 1835
	Teleptense	418	Zosimus	II.	1177

IN ÆGYPTO.

ALEXANDRIA, Ægypti caput, sedes patriarchatus.	Alexandrinum	235 circ.	.....	I.	1564
	ibid.	236	Fabianus	I.	1564
	ibid.	263	Dionysius	I.	831
	ibid.	263		I.	832
	ibid	315	Silvester I.	I.	1491. & 1494
	ibid.	319		I.	1495
	ibid.	339	Iulius I.	II.	532
	ibid.	362	Liberius	II.	97. 808
	ibid.	363		II.	823
	ibid.	399	Anastasius I.	II.	1219
	ibid.	430	Cælestinus I.	II.	1688
	ibid.	430		III.	1255
	ibid. conciliab.	449	Leo I.	III.	1475
	ibid.	451 aut seq.		IV.	1007
	ibid. conciliab.	457		IV.	1008
	ibid. conciliab.	475	Simplicius	IV.	1151
	ibid. conciliab.	482		IV.	1152
	ibid. conciliab.	484	Felix III.	IV.	1153
	ibid.	485		IV.	1153
	ibid. conciliab.	630 circ.	Honorius I.	V.	1696
	ibid.	633		V.	1695
MAREOTIS urbs & regio Ægypti.	Mareoticum *conciliabulum*	335 circ.	Silvester I.	II.	86
MEMPHIS, *le grand Caire*, ad Nilum.	Memphiticum	582	Gregorius XIII.	XV.	882

IN AMERICA.

MEXICUM, urbs Americæ præcipua, in ejus parte Boreali, caput provinciæ cognominis, archiepiscop.	Mexicanum	1585	Sixtus V.	XV.	1192



ROMANORVM
PONTIFICVM
INDEX CHRONOLOGICVS.

Pontifex	incæpit an.	Pontificatum tenuit
1. S. Petrus	43	annos 24. menf. 5. dies 10.
2 S. Linus	67	annos 11. menf. 2. dies 23.
3 S. Cletus	78	annos 12. menf. 7. dies 2.
4 S. Clemens I.	91	annos 9. menf. 6. dies 6.
5 S. Anacletus	101	ann. 9. menf. 3. dies 10
6 S. Evariftus	110	annos 9. menfes 3.
7 S. Aleaander I.	119	ann 10. menf. 5. dies 20.
8 S. Siatus I.	130	annos 9. menfes 10. d. 8.
9 S. Telefphorus	140	annos 11. menf. 8. dies 29
10 S. Hyginus	152	annos 3. dies 28.
11 S. Pius I.	156	annos 9. menf. 5. dies 27.
12 S. Anicetus	165	annos 7. menf. 8. dies 24.
13 S Soter	173	annos 3. menf. 11. dies 21.
14 S. Eleutherus	177	annos 15. dies 23.
15 S. Victor I.	192	annos 9. menf. 1. dies 28.
16 S. Zephyrinus	201	annos 18 dies 18.
17 S. Calliftus I.	219	annos 5. menf. 1. dies 12.
18 S. Vrbanus I.	224	annos 6. menf. 7. dies 4.
19 S. Pontianus	231	annos 4. dies 6.
20 S. Anterus	235	menfem 1.
21 S. Fabianus	236	annos 15. dies 5.
22 S. Cornelius	251	annos 2. menf. 4. dies 17.
Primus antipapa Novatianus hæreticus.		
23 S. Locius I.	251	ann. unum, menf. 4.
24 S. Stephanus I.	255	annos 2. menf 3. dies 22.
25 S. Sxtus II.	257	menfes 11. dies 13.
26 S. Dionyfius	258	annos 12. menf. 3. dies 14.
27 S. Felia I.	270	ann. 4. meo. 4. dies 29.
28 S. Eutychianus	275	annos 8. menfes 6. dies 4.
29 S. Caius	283	ann. 12. meof. 4. dies 5.
30 S. Marcellinus	296	ann. 7. menf. 11. dies 26.
31 S. Marcellus I.	304	annos 4. menf. 1. dies 25.
32 S. Eufebius	309	annos 2. menf. 8. dies 21.
33 S. Melchiades	311	annos 2. menfes 2. dies 7.
34 S. Silvefter I.	314	annos 21. menfes 11.
35 S. Marcus	336	menfes 8. dies 22.
36 S. Iulius	336	annos 15. menf. 5. dies 17.
37 Liberius	352	annos 15. menfes 4. d. 2.
S. Felix II. *a quibusdam dictus.*	366	ann. 1. menfes 3. dies 3.
38 S. Damafus I.	367	ann. 17. menf. 2. dies 27.
Secundus antipapa Vrficinus qui & Vrfinus.		
39 S. Siricius.	385	annos 13. menf. 1. dies 14.
40 S. Anaftafius I.	398	annos 4. menf. 1. dies 13.
41 S. Innocentius I.	402	annos 15. menf 2. dies 10.
42 S. Zofimus	417	an. 1. menfes 4. dies 7.
43 S. Bonifacius I.	418	annos 4. menf. 9. dies 28.
Tertius antipapa Eulalius archidiaconus.		
44 S. Celeftinos I.	423	annos 8. menfes 5. dies 3.
45 S. Sixtus III.	432	annos 7. meofes 11.
46 S. Leo I. M.	440	annos 20. menfes 11.
47 S. Hilarus	461	annos 5. menf. 9. dies 29.
48 S. Simplicius	467	anoos 15. men. 5. dies 10.
49 S. Felia II. al. III.	483	anoos 8. menf. 11. dies. 22.
50 S. Gelafius I.	492	ann. 4. menfes 8. dies 19.
51 S. Anaftafius II.	496	ann. 1. menfes 11. dies 23.
52 S. Symmachus	498	annos 15. men. 7. dies 27.
Quartus antipapa Laurentius archidiaconus.		
53 S. Hormifdas	514	annos 9. dies 10.
54 S. Ioannes I.	523	annos 2. meof. 9. dies 14.
55 S. Felia III. al. IV.	527	annos 3. menf. 2. dies 14.
56 S. Bonifacios II.	530	annos 2. dies 2.
Quintus antipapa Diofcorus, adverfus Bonifacium.		
57 Ioannes II. Mercurius.	532	ann. 2. m. 8.
58 S. Agapetus I,	535	menf. 10. & d. 14. aut 18.
59 S. Silverius	536	annos 4.
60 Vigilius	540	a. 15. m. 6. alii dant eia. 18.
61 S. Pelagius I.	555	an. 3. menf. 10. dies 18.
62 S. Ioannes III. Catellinus.	559	an. 12. menf. 11. dies 16.
63 S. Benedictus I. Bonofius.	573	an. 4. menf. 2. dies 15.
64 Pelagius II.	577	an. 12. menf. 2. dies 27.
65 S. Gregorius I. M.	590	an. 13. menf. 6. dies 10.
66 Sabinianus	604	menfes 3. dies 19.
67 Bonifacius III.	606	menf. 8. dies 23.
68 Bonifacios IV.	607	ann. 6. meof. 8. dies 20.
69 Deusdedit	614	ann. 2. menf. 11. dies 26.
70 Bonifacius V.	617	an. 7. menf. 10. d. 1.
71 Honorius I.	626	an. 12 menf. 4. d. 27.
72 Severinus	639	menf. 2. dies 4.
73 Ioannes IV	639	ann 1. menf. 9. dies 6.
74 Theodorus	641	an. 7. menf. 5. dies 10.
75 S. Martinus I.	649	an. 5. menf. 4. dies 10.
76 Eugenius I.	655	m. 5. aut 6. addunt d. 23.
77 Vitalianus	655	an. 13. menf. 4. d. 27.
78 Adeodatus	669	ann. 7. menf. 2. d. 17.
79 Donus	676	ann. 1. menf. 5. dies 10.
80 S. Agatho	678	ann. 3. menf. 6. d. 25.
81 S. Leo II.	683	menf. 10. d. 14.
82 S. Benedictus II.	684	menf. 8. dies 17.
83 Ioannes V.	685	an. 1. d. 11.
84 Cono	686	menfes 11. d. 23.
Schifma electis Petro & Theodoro.		
85 S. Sergius I.	687	ann. 13. meof. 8. dies 14.
Schifma electis Theodoro & Pafchale.		
86 Ioannes VI.	701	ann. 3. menf. 2. dies 12.
87 Ioannes VII.	705	ann 2. menf. 7. d. 17.
88 S finnius	708	dies 20
89 Conftantinus	708	ann 6. menf. 1. d. 2.
90 S. Gregorius II	714	ann. 16. menf. 8. d. 20.
91 Gregorius III.	731	ann. 10. menf. 9. dies 12.
92 S. Zacharias	741	ann. 10. menf. 3. d. 10.

Pontifex	incœpit an.	Pontificatum tenuit
93 Stephanus II.	752	dies 4.
94 Stephanus III.	752	ann. 5. dies 20.
95 Paulus I	757	ann. 10. mens. 1.
Schisma ob Theophylactum archipresbyterum.		
96 Stephanus III.	768	an. 3. m. 5. d. 28.
Constantinus Antipapa frater Totonis Nepesini ducis.		
97 Hadrianus I.	772	annos 23. men. 10. d. 17.
98 Leo III.	795	an. 20. men. 5. d. 17.
99 Stephanus IV.	816	an. 1. m. 7. d. 3.
100 Paschalis I.	817	ann. 7. m. 3. d. 16.
101 Eugenius II.	824	an. 3. m. 2. d. 23.
Zinzinus schismati occasionem dedit.		
102 Valentinus	817	dies 40.
103 Gregorius IV.	827	an. 15. m. 4.
104 Sergius II.	844	an. 3. m. 1 d. 2.
Ioannes Diaconus turbas concitavit adversus Sergium.		
105 Leo IV.	847	annis 8. m. 3. d. 5.
Hic infeliciter inseritur a quibusdam Ioanna papissa.		
106 Benedictus III.	855	an. 2. m. 6. d. 10.
107 S. Nicolaus I. M.	858	an. 9. m. 6. d. 20.
108 Hadrianus II	867	an 4. m. 10 d. 17.
109 Ioannes VIII.	872	an. 10. diem 1.
110 Marinus I. seu Martinus II	882	an. 1. d. 20.
111 Hadrianus III.	884	an. 1 m. 3. d 19.
112 Stephanus V.	885	an. 6. & dies aliquot.
113 Formosus	890	an. 6. m. 6.
Sergius & Bonifacius VI. turbas cient.		
114 Stephanus VI.	896	an. 3. aut 4
Romanus Gallesinus per vim intrusus.		
115 Theodorus II.	901	dies 20.
116 Ioannes IX.	901	an. 3. d. 15.
117 Benedictus VI.	905	per aliquot menses.
118 Leo V.	906	dies 40.
119 Christophorus	906	menses septem.
120 Sergius III.	907	an. 3. m. 4.
151 Anastasius III.	910	an. 2. d. 20.
522 Lando	91-	allquot m.
123 Ioannes X.	913	an. 15.
124 Leo VI.	928	m. 6. dies 15.
125 Stephanus VII.	929	an. 1. d. 15.
126 Ioannes XI.	931	an. 4. m. 10.
127 Leo VII.	936	an. 3. m. 6.
128 Stephanus VIII.	939	an. 3. m. 4. d. 5.
129 Marinus II. seu Martinus III.	943	an. 3. m. 4. d. 13
130 Agapetus II.	946	an. 9. m. 7. d. 19.
131 Joannes XII.	955	an. 9. aut 10.
963. Leo VIII. antipapa ab Othone subrogatus.		
132 Benedictus V.	964	un. circ. an.
133 Ioannes XIII.	965	an. 6. m. 11. d. 5.
134 Donus II.	972	m. 3
135 Benedictus VI.	972	an. 1. m 3. d. aliquot.
974. Bonifacius VII. sive Franco antipapa an. 1 m. 1.		
136 Benedictus VII.	975	annos novem.
137 Ioannes XIV.	984	an. 1. & aliquot mens.
138 Ioannes XV.	985	an. 10. m. 4. d. 12.
139 Gregorius V.	996	an. 2. m 8. d. 6.
Ioannes XVI. antipapa, factione Crescentij.		
140 Silvester II.	999	an. 4. m. 2. aut 3.
141 Ioannes XVII.	1003	m. 5.
142 Ioannes XVIII.	1003	an. 5. m. 7. d. 28.
143 Sergius IV.	1009	an. 2. m. 8. d. 13.
144 Benedictus VIII	1012	an. fere 12.
1013. Gregorius antipapa ab Imp. ejicitur.		
145 Ioannes XIX.	1024	an. 9. m. 8.
146 Benedictus IX.	1034	annos 10.
1043. Silvester III. & Ioannes XX. archipresbyter Romanæ ecclesiæ, antipapæ.		
147 Gregorius VI.	1044	an. 2. m. 8.

Pontifex	incœpit an.	Pontificatum tenuit
148 Clemens II.	1046	m. 9.
149 Damasus II.	1048	dies 23.
150 S. Leo IX.	1049	an. 5. m. 2. d. 7.
151 Victor II.	1054	an. 2. m. 6.
152 Stephanus IX.	1057	octo ferme mens.
153 Nicolaus II.	1059	an. 2 m 6.
Ioannes Mincius, dictus Benedictus X. antipapa.		
154 Alexander II. Anselmus.	1061	annos 11 m. 6. d. 22.
Cadalous antipapa, dictus Honorius II.		
155 S. Gregorius VII	1073	annos 12. m. 1. d. 3.
1080. Clemens III. Guibertus Ravennas, antipapa.		
156 Victor III.	1086	mens. fere 10.
157 Vrbanus II. Odo	1087	annos 11. m. 4. d. 18.
158 Paschalis II.	1099	an. 18. m. 5. d. 4.
Mortuo Guiberto tres antipapæ brevi tempore.		
159 Gelasius II.	1118	an. 1. d 4.
Mauricius Burdinus archiepisc. Bracarensis, antipapa.		
160 Callistus II.	1119	an. 5. m. 10. d. 13.
161 Honorius II	1124	an. 5. m. 1. d. 17.
Callistus III. Theobaldus cedit Honorio.		
162 Innocentius II.	1130	an. 13. m. 7. d 10.
1130. Petrus Leonis, Anacletus II. antipapa.		
Gregorius, dictus Victor III antipapa.		
163 Celestinus II.	1143	m 5 d. 13.
164 Lucius II.	1144	m. 11. dies. 14.
165 Eugenius III.	1145	an. 8. m. 4. d. 13.
166 Anastasius IV.	1153	an. 1. m. 4. d. 24
167 Hadrianus IV.	1154	an. 4. m. 8. d. 29.
168 Alexander III.	1159	an. 21. m. 11. d. 21.
Octavianus, dictus Victor IV. antipapa.		
Guido Cremensis, dictus Paschalis III. antipapa.		
Ioannes Abbas, dictus Callistus III. antipapa.		
169 Lucius III.	1181	an. 4. m. 2. d 18.
170 Vrbanus III.	1185	an. 1. m. 10. d. 25.
171 Gregorius VIII.	1187	duos fere menses.
172 Clemens III.	1188	an 3. m. 2. d. 10.
173 Celestinus III.	1191	an. 6. m. 8. d. 28.
174 Innocentius III.	1198	an. 18. m. 6. d. 9.
175 Honorius III.	1216	an. 10. m. 8.
176 Gregorius IX.	1227	an. 14. m. 5. d. 3.
177 Celestinus IV.	1241	dies 18.
178 Innocentius IV.	1243	an. 11 m. 5. d. 14.
179 Alexander IV.	1254	an. 6. m. 5. d. 4.
180 Vrbanus IV.	1261	an. 3. m. 1 d. 4.
181 Clemens IV.	1265	an. 3. m. 9. d. 25.
Vacavit sedes annos 2. m. 9. d. 2. seu mens. 30.		
182 Gregorius X.	1271	an. 4. m. 4 d. 10.
183 Innocentius V.	1276	m. 5. d. 5.
184 Hadrianus V.	1276	dies 39.
185 Ioannes XXI.	1276	m. 8. d. 8.
186 Nicolaus III.	1277	an. 2. m. 9. d. 2.
187 Martinus IV.	1281	an. 4. m. 1. d. 7.
188 Honorius IV.	1285	an. 2. diem 1.
189 Nicolaus IV.	1287	an. 4. m. 1. d. 14.
Vacat sedes annos duos, m. 3. d. 2.		
190 S. Celestinus V.	1294	abdicat post 5. m. d. 8.
191 Bonifacius VIII.	1294	an. 8. m. 9. d. 18.
192 Benedictus XI.	1303	m. 8. d. 17.
193 Clemens V.	1305	an. 8. m. 10. d. 16.
Vacat sedes annos duos, m. 3. d. 17.		
194 Ioannes XXII.	1316	an. 18. m. 3. d. 28.
195 Benedictus XII.	1334	an. 7 m. 4. d. 6.
196 Clemens VI.	1342	an. 10. m. 6. d. 29.
197 Innocentius VI.	1352	an. 9. m. 8. d. 20.
198 Vrbanus V.	1362	an. 8. m. 1. d. 23.
199 Gregorius XI.	1371	an. 7. m. 2. d. 24.
200 Vrbanus VI.	1378	an. 11. m. 6. d. 6.
1378. Robertus Gebennensis, dictus Clemens VII. antip.		
201 Bonifacius IX.	1389	an. 14. m. 11.

Pontifex	*incæpit an.*	*Pontificatum tenuit*
1394. *Benedictus* XIII. *Petrus de Luna antipapa.*		
202 Innocentius VII.	1404	an. 2. d. 22.
203 Gregorius XII.	1406	an. 2. m. 6. d. 14.
204 Alexander V.	1409	m. 10. d. 8.
205 Ioannes XXIII.	1410	an. 5. d. 15.
Vacat sedes Romana an. 2. m. 5. d. 10.		
206 Martinus V.	1417	an. 13. m. 3. d. 12.
1424. *Ægidius antip. dictus Clemens* VIII.		
207 Eugenius IV.	1431	an. 15. m. 11. d. 20.
1439. *Amedeus Sabaudiæ Dux Felix* V. *antipapa.*		
208 Nicolaus V.	1447	an. 8. d. 19.
209 Callistus III.	1455	an. 3. m. 5. d. 29.
210 Pius II.	1458	an. 5. m. 11. d. 27.
211 Paulus II.	1464	an. 6. m. 10. d. 26.
212 Sixtus IV.	1471	an. 13. d. 5.
213 Innocentius VIII.	1484	an. 7. m. 10. d. 27.
214 Alexander VI.	1491	annos 11. d. 8.
215 Pius III.	1503	d. 26.
216 Iulius II.	1503	an. 9. m. 3. d. 21.

Pontifex	*incæpit an.*	*Pontificatum tenuit*
217 Leo X.	1513	an. 8. m. 8. d. 20.
218 Hadrianus VI.	1522	an. 1. m. 8. d. 6.
219 Clemens VII.	1523	an. 10. m. 10 d. 7.
220 Paulus III.	1534	an. 15. d. 18.
221 Iulius III.	1550	an. 5. m. 1. d. 16.
222 Marcellus II.	1555	d. 21.
223 Paulus IV.	1555	an. 4. m. 2. d. 24.
224 Pius IV.	1559	an. 5. m. 11. d. 15.
225 Pius V.	1566	an. 6. m. 3. d. 24.
226 Gregorius XIII.	1572	an. 12. m. 10. d. 29.
227 Sixtus V.	1585	an. 5. m. 4. d. 3.
218 Vrbanus VII.	1590	dies 13.
229 Gregorius XIV.	1590	m. 10. d. 10.
230 Innocentius IX.	1591	mens. 2.
231 Clemens VIII.	1592	an. 13. m. 1. d. 3.
232 Leo XI.	1605	dies 27.
233 Paolos V.	1605	an. 15. m. 8. d. 12.
234 Gregorius XV.	1621	an. 2. m. 5.
235 Vrbanus VIII.	1623	an. 20. m. 11. d. 22.
236 Innocentius X.	1644	an. 10. m. 3. d. 22.
237 Alexander VII.	1655	an. 12. m. 1. d. 15.



ROMANORVM PONTIFICVM INDEX ALPHABETICVS.

Ordo successionis	Nomen Pontificis.	An. conf.	Tempus Pontificatus.
	A		
LXXVII.	Adeodatus	671	annos 7. men. 2. d. 17.
LVIII.	Agapetus I.	535	men. 10. d. 14. aut 18.
CXXX.	Agapetus II.	946	an. 9. men. 7. dies 19.
LXXX.	Agatho	678	annos 3. m. 6. dies 25.
VII.	Alexander I.	119	an 10. m. 5. dies 20.
CLIV.	Alexander II.	1061	annos 11. dies 22.
CLXVIII.	Alexander III.	1159	an. 21. men. 11. dies 21.
CLXXIX.	Alexander IV.	1254	an. 6. mens. 5. dies 4.
CCIV.	Alexander V.	1409	menses 10. dies 8.
CCXIV	Alexander VI.	1492	annos 11. dies 8.
CCXXXVII.	Alexander VII.	1655	an. 12. m. 1. dies 15.
V.	Anacletus I.	101	an. 9. m. 3. dies 10.
	Anacletus II. seu Petrus Leonis, antipapa. 1130.		
XL.	Anastasius I.	398	an. 4. men. 1. dies 13.
LI	Anastasius II.	498	an. 1. m. 11. dies 25.
CXXI.	Anastasius III.	910	annos 2. menses 2.
CLXVI.	Anastasius IV.	1153	an 1. m. 4. dies 14.
XII.	Anicetus	165	an. 7. men. 8. dies 24.
XX.	Anterus	235	mens. 1.
	B		
LXIII.	Benedictus I.	573	ann. 4. m. 2. dies 15
LXXXII.	Benedictus II.	684	menses 8. dies 17.
CVI.	Benedictus III.	855	an. 2. men. 6. dies 10
CXVII.	Benedictus IV.	905	per aliquos menses.
CXXXII.	Benedictus V.	964	ann. 8. circiter.
CXXXV.	Benedictus VI.	972	an. 1 m. 3. d aliquot.
CXXXVI.	Benedictus VII.	975	annos 9.
CXLIV.	Benedictus VIII.	1013	annos fere 12.
CXLVI.	Benedictus IX	1034	annos 10. m aliquot.
	Benedictus X. seu Ioannes Mincia. antipapa. 1059.		
CXCII.	Benedictus XI.	1303	menses 8. dies 17.
CXCV.	Benedictus XII.	1334	an 7 men. 4. dies 6.
	Benedictus XIII. antipapa, Petrus de Luna dictus, 1394.		
XLIII.	Bonifacius I.	418	an 4. m. 9. dies 28.
LVI	Bonifacius II.	530	annos 2. dies 2.
LXVII.	Bonifacius III.	606	menses 8. dies 23.
LXVIII.	Bonifacius IV	607	an. 6. me. 8 d 13.
LXX.	Bonifacius V.	617	ann. 7. me. 10. d. 2.
	Bonifacius VI. 897.		
	Bonifacius VII. Franco antipapa. 974.		
CXCI.	Bonifacius VIII.	1294	an. 8. men. 9. dies 18.
CCI.	Bonifacius IX.	1389	annos 14. menses 11.
	C		
XLIV.	Cælestinus I.	427	an 8. men. 5. dies 3.
CLXIII.	Cælestinus II.	1143	menses 5. dies 13.
CLXXIII.	Cælestinus III.	1191	an. 6. m. 8. dies 28.
CLXXVII.	Cælestinus IV.	1241	dies 18.
CXC.	Cælestinus V.	1294	menses 5. dies 8.
XXIX.	Caius	283	an. 12. men. 4. dies 5.
XVII.	Callistus I.	219	an. 5. m. 2. dies 12.
CLX.	Callistus II.	1119	an. 5. me. 10. dies 13.
CCIX.	Callistus III.	1455	annos 3. me. 5. dies 29.
	Callistus sive Theobaldus, 1124.		
	Callistus III. seu Ioannes abbas Strumensis antipapa, 1168.		
CXIX.	Christophorus	906	menses 7.
IV.	Clemens I.	93	an. 9. m. 6. dies 6.
CXLVIII.	Clemens II.	1046	menses 9.
CLXXII.	Clemens III.	1188	an. 1. men. 2. dies 10.
CLXXXI.	Clemens IV.	1265	an. 3 men. 9. dies 2.
CXCIII.	Clemens V.	1305	an. 8. men. 10. d. 16
CXCVI.	Clemens VI.	1342	an. 10 men. 6. dies. 29.
CCXIX.	Clemens VII.	1523	an. 10. m. 10. d 7.
CCXXXI.	Clemens VIII.	1592	an. 13. m. 1. dies 3.
	Clemens III. antipapa, seu Guibertus Ravennas archiep. 1080.		
	Clemens VII. Robertus Gebennensis episc. antipapa, 1378.		
	Clemens VIII. Aegidius antipapa Paniscola 1424.		
III.	Cletus	78	an. 12. m. 7. dies 2.
LXXXIV.	Cono	686	menses 11. dies 23.
LXXXIX.	Constantinus	708	an. 6. m. 1. dies 2.
	Constantinus antipapa 768.		
XXII.	Cornelius	251	an. 2. m. 4. dies 17.
	D		
XXXVIII.	Damasus I.	367	an. 17. m. 2. dies 27.
CXLIX.	Damasus II.	1048	dies 23.
LXIX.	Deusdedit	614	an. 2. m. 11 dies 16.
XXVI.	Dionysius	258	an. 12. m. 3. dies 14.
	Dioscorus antipapa quintus 530.		
LXXIX.	Donnus I.	676	an. 1. mens. 5. dies 10.
CXXXIV.	Donnus II.	972	menses 3.
	E		
XIV.	Eleutherus	177	annos 15. dies 23.
VI.	Evaristus	110	annos 9. menses 3.
LXXVI.	Eugenius I.	655	m. 5. ant 6. ad d. 23.
CI.	Eugenius II.	824	an. 3. mens. 2. dies 13.
CLXV.	Eugenius III.	1145	an. 8. m. 4. dies 13.
CCVII.	Eugenius IV.	1431	an. 15. m. 11. d. 20.
	Eulalius antipapa tertius 418.		
XXXII.	Eusebius	309	an. 2. m. 8. dies 21.
XXVIII.	Eutychianus	275	an. 8. m. 6. dies 4.
	F		
XXI.	Fabianus	236	an 13 dies 5.
XXVII.	Felix I.	270	an. 4. m. 4. d. 29.
	Felix cum Liberio, 356.		
XLIX.	Felix II.	483	an. 8. m. 11. dies 23.
LV.	Felix III.	526	an. 3. m. 3. dies 14.
	Felix IV. Amedeus, dux Sabaudiæ, antipapa, 1439.		
CXIII.	Formosus	890	annos 6. menses. 6.
	G		
L.	Gelasius I.	492	an. 4. m. 8. dies 19.
CLXIX.	Gelasius II.	1118	annum 1. dies 4
LXV.	Gregorius I.	590	an. 13. men. 6. dies 10.
XC.	Gregorius II.	714	an. 16. m. 8. dies 20
XCI.	Gregorius III.	731	an. 10. m. 9. dies 20.
CIII.	Gregorius IV.	827	an. 15. men. 14.
CXXXIX.	Gregorius V.	996	an. 2. m. 8. dies 6.
CXLVII.	Gregorius VI.	1044	an. 2. men. 8
CLV.	Gregorius VII.	1073	an. 12. m. 1. dies 3.
CLXXI.	Gregorius VIII.	1187	duos fere menses.
CLXXVI.	Gregorius IX.	1227	an. 14. m. 5. dies 3.
CLXXXII.	Gregorius X.	1271	an. 4. m. 4. dies 10.
CXCIX.	Gregorius XI.	1371	an. 7. m. 2. dies 24.
CCIII.	Gregorius XII.	1406	an. 2. m. 6. d. 14.
CCXXVI.	Gregorius XIII.	1572	an. 12. m. 10. dies 19.
CCXXIX.	Gregorius XIV.	1590	menses 10. dies 10.
CCXXXIV.	Gregorius XV.	1621	an. 2. m. 5.
	Gregorius antipapa, 1013.		
	H		
XCVII.	Hadrianus I.	772	an. 23. m. 10. d. 17.
CVIII.	Hadrianus II.	867	an. 4. m. 10. d. 17.
CXI.	Hadrianus III.	884	an. 1. m. 3. d. 19.
CLXVII.	Hadrianus IV.	1154	an. 4. m. 8. dies 19.
CLXXXIV.	Hadrianus V.	1276	dies 19.

Ordo successionis.	Nomen Pontificis.	An. conf.	Tempus Pontificatus
CCXVIII.	Hadrianus VI.	1522	an. 1. m. 8. d. 6.
XLVII.	Hilarus	461	an. 5. m. 9. d. 29.
LXXI.	Honorius I.	626	an. 12. m. 4. d. 27.
CLXI.	Honorius II.	1124	an. 5. m. 1. d. 17.
CLXXV.	Honorius III.	1216	annos 10. menses 8.
CLXXXVIII.	Honorius IV.	1285	an. 2. & d. unum.
Honorius II. seu Cadaloas, antipapa 1062.			
LIII.	Hormisdas	514	annos 9. dies 10.
X.	Higinus	152	ann. 3. dies 28.
I			
XLI.	Innocentius I.	402	an. 15. m. 2. dies 10.
CLXII.	Innocentius II.	1130	an. 13. m. 7. dies 10
CLXXIV.	Innocentius III.	1199	an. 18. m. 6. dies 9.
CLXXVIII.	Innocentius IV.	1243	an. 11. m. 1. dies 14.
CLXXXIII.	Innocentius V.	1276	menses 5. dies 5.
CXCVII.	Innocentius VI.	1352	an. 9. m. 8. dies 20.
CCII.	Innocentius VII.	1404	annos 2. dies 22.
CCXIII.	Innocentius VIII.	1484	an. 7. m. 10. dies 27.
CCXXX.	Innocentius IX.	1591	menses duos.
CCXXXVI.	Innocentius X.	1644	an. 10. m. 3. dies 2
LIV.	Ioannes I.	523	an. 2. m. 9. dies 14.
LVII.	Ioannes II.	532	annos 2. menses 8.
LXII.	Ioannes III.	559	an. 12. m. 11. dies 25.
LXXIII.	Ioannes IV.	640	an. 1. m. . dies 6.
LXXXIII.	Ioannes V.	685	annum 1. dies 11.
LXXXVI.	Ioannes VI.	701	an. 3. m. 2. dies 11.
LXXXVII.	Ioannes VII.	705	an. 2. m. 7. dies 17.
CIX.	Ioannes VIII.	872	an. 10. diem unum.
CXVI.	Ioannes IX.	901	an. 3. dies 15.
CXXIII.	Ioannes X.	915	annos 15.
CXXVI.	Ioannes XI.	931	an. 4. menses 10.
CXXXI.	Ioannes XII.	956	annos 9. aut 10.
CXXXIII.	Ioannes XIII.	965	an. 6. m. 11. dies 5.
CXXXVII.	Ioannes XIV.	984	an. 1. & aliquot m.
CXXXVIII.	Ioannes XV.	985	an. 10. m. 4. dies 12.
Ioannes XVI. antipapa.			
CXLI.	Ioannes XVII.	1003	menses 5
CXLII.	Ioannes XVIII.	1003	ann. 5. m. 7. dies 28.
CXLV.	Ioannes XIX.	1024	annos 9. menses 8.
Ioannes XX antipapa 1045. ideoque omissus.			
CLXXXV.	Ioannes XXI.	1276	menses 8. dies 8.
CXCIV.	Ioannes XXII.	1316	an. 18. m. 3. dies 28.
CCV.	Ioannes XXIII.	1410	annos 2. dies 15.
Ioannes diaconus antipapa, 844.			
XXXVI.	Iulius I.	336	an. 11. m. 3. d. 17.
CCXVI.	Iulius II.	1503	an. 9. m. 3. dies 21.
CCXXI.	Iulius III.	1550	an. 5. m. 2. dies 16.
L			
CXXII.	Lando	912	aliquot menses.
Laurentius antipapa quartus, 498.			
XLVI.	Leo I.	440	annos 20. menses 11.
LXXXI.	Leo II.	681	menses 10. dies 14.
XCVIII.	Leo III.	795	an. 20. m. 5. dies 17.
CV.	Leo IV.	847	an. 8. m. 3. dies 5.
CXVIII.	Leo V.	906	dies 40.
CXXIV.	Leo VI.	928	menses 6. dies 15.
CXXVII.	Leo VII.	938	annos 3. menses 6.
Leo VIII. ab Othone intrusus 962.			
CL.	Leo IX.	1049	an. 5. m. 2. dies 7.
CCXVII.	Leo X.	1513	annos 8. dies 20.
CCXXXII.	Leo XI.	1605	dies 27.
XXXVII.	Liberius	352	an. 15. m. 4. dies 2.
II.	Linus	67	an. 11. m. 2. dies 25.
XXIII.	Lucius I.	253	annum 1. menses 4.
CLXIV.	Lucius II.	1144	menses 11. dies 14.
CLXIX.	Lucius III.	1181	an. 4. m. 2. dies 18.
M			
XXX.	Marcellinus	296	an. 7. m. 11. dies 26.
XXXI.	Marcellus I.	304	an. 4. m. 2. dies 15.
CCXXII.	Marcellus II.	1555	dies 22.
XXXV.	Marcus	336	annos 8. dies 22.
CX.	Marinus I.	882.	ann. 1. dies 20.
CXXIX.	Marinus II.	943	an. 3. m. 4. dies 13.
LXXV.	Martinus I.	645	an. 5. m. 4. dies 10.
CLXXXVII.	Martinus dict. IV.	1281	an. 4. m. 1. dies 7.
CCVI.	Martinus dict. V.	1417	an. 13. m. 3 dies 12.
Mauritius Burdinus Braccar. archiep. antipapa 1118.			
XXXIII.	Melchiades	312	an. 2. m. 2. dies 7.
N			
CVII.	Nicolaus I.	858	an. 9. m. 6. d. 20.
CLIII.	Nicolaus II.	1059	annos 2. menses 6.
CLXXXVI.	Nicolaus III.	1277	an. 2. m. 9. dies 2.
CLXXXIX.	Nicolaus IV	1287	an. 4. m. 1. dies 14.
CCVIII.	Nicolaus V.	1447	annos 8. dies 19.
Novatianus antipapa primus 251.			

Ordo successionis.	Nomen Pontificis.	An. conf.	Tempus Pontificat.
P			
C.	Paschalis I.	817	an. 7. m. 3. dies 16.
CLVIII.	Paschalis II.	1099	an. 18. m. 5. dies 4.
Paschalis antipapa, 687.			
Paschalis III. seu Guido Cremensis, antipapa, 1160.			
XCV.	Paulus I.	757	annos 10. menses 10.
CCXI.	Paulus II.	1464	an. 6. m. 10. dies 26.
CCXX.	Paulus III.	1534	annos 15. dies 28.
CCXXIII.	Paulus IV.	1555	an. 4. m. 2. dies 24.
CCXXXIII.	Paulus V.	1605	an. 15. m. 8. dies 25.
LXI.	Pelagius I.	555	an. 5. m. 10. dies 18.
LXIV.	Pelagius II.	577	an. 11. m. 2. dies 27.
I.	S. Petrus	41	an. 24. m. 5. dies 10.
Petrus antipapa, 686.			
XI.	Pius I.	156	an. 9. m. 5. dies 27.
CCX	Pius II.	1458	an. 5. m. 11. dies 27.
CCXV.	Pius III.	1503	dies 26.
CCXXIV.	Pius IV.	1559	an. 5. m. 11. dies 15.
CCXXV.	Pius V.	1566	an. 6. m. 3. dies 24.
XIX	Pontianus	231	annos 4. dies 6.
R			
Romanus Galesinus antipapa, 897.			
S			
LXVI.	Sabinianus	604	menses 5. dies 19.
LXXXV.	Sergius I.	687	an. 13. m. 8. dies 14.
CIV.	Sergius II.	844	an. 2. m. 2. dies 2.
CXX.	Sergius III.	907	annos 13. menses 4.
CXLIII.	Sergius IV.	1009	an. 2. m. 8. dies 15.
Sergius antipapa, 896.			
LXXII.	Severinus	640	annos 2. dies 4.
LIX.	Silverius	536	annos 4.
XXXIV.	Silvester I.	314	annos 21. menses 11.
CXL.	Silvester II.	999	an. 4. m. 2. aut 3.
Silvester III. antipapa 1043.			
XLVIII.	Simplicius.	467	an. 15. m. 5. d. 10.
XXXIX.	Siricius	385	an. 15. m. 1. d. 14.
LXXXVIII.	Sisinnius	708	dies 20.
VIII.	Sixtus I.	110	an. 9. m. 10. dies 8.
XXV.	Sixtus II.	257	annos 11. dies 13.
XLV.	Sixtus III.	434	annos 7. menses 11.
CCXII.	Sixtus IV.	1471	annos 13. dies 5.
CCXXVII.	Sixtus V.	1585	an. 5. m. 4. dies 3
XIII.	Soter	175	an. 3. m. 11. dies 21.
XXIV.	Stephanus I	253	an. 2. m. 5. dies 22.
XCIII.	Steph. omis. fuit.	752	dies 4.
XCIV.	Stephanus II.	752	annos 5. dies 20.
XCVI.	Stephanus III.	768	an. 3. m. 5. dies 11.
XCIX.	Stephanus IV.	816	an. 1. m. 7. dies 5.
CXII.	Stephanus V.	885	an. 6. & dies aliquot.
CXIV.	Stephanus VI.	897	annos 3. aut 4.
CXXV.	Stephanus VII.	929	an. 2. m. 1. dies 15.
CXXVIII.	Stephanus VIII.	939	an. 3. m. 4. dies 5.
CLII.	Stephanus IX.	1057	octo fere menses.
LII.	Symmachus.	498	an. 15. m. 7. dies 27.
T			
IX.	Telesphorus	140	an. 11. m. 8. dies 19.
LXXIV.	Theodorus I.	642	an. 7. m. 5. dies 20.
CXV.	Theodorus II.	901	dies 20.
Theodorus antipapa 686. & 687.			
Theophylactus antipapa 757.			
V			
CII.	Valentinus	817	dies 40.
XV.	Victor I.	192	an. 9. m. 1. dies 18.
CLI.	Victor II.	1054	annos 2. menses 6.
CLVI.	Victor III.	1086	menses fere 10.
Victor III. seu Gregorius, antipapa. 1140.			
Victor IV. Octavianus antipapa. 1159.			
LX.	Vigilius	540	annos 15. menses 6.
LXXVII.	Vitalianus	656	an. 13. m. 4. dies 27.
XVIII.	Vrbanus I.	224	an. 6. m. 7. dies 4.
CLVII.	Vrbanus II.	1088	an. 11. m. 4. dies 18.
CLXX	Vrbanus III.	1185	an. 1. m. 10. dies 25.
CLXXX.	Vrbanus IV.	1261	an. 3. m. 1. dies 4.
CXCVIII.	Vrbanus V.	1362	an. 8. m. 1. dies 23.
CC.	Vrbanus VI.	1378	an. 11. m. 6. dies 6.
CCXXVIII.	Vrbanus VII.	1590	dies 13.
CCXXXV.	Vrbanus VIII.	1623	an. 20. m. 11. dies 22.
Vrsicinus sive Vrsinus antipapa. 367			
Z			
XCII.	Zacharias	741	an. 10. m. 3. dies 10.
XVI.	Zephyrinus	201	an. 18. dies 18.
Ziazimus antipapa. 824			
XLII.	Zosimus.	417	an. 1. m. 4. dies 9.

IMPERATORES ROMANI

Nomen	Initiū imper.	Tempus imperij
1 Augustus	eius anno 42. natus est Christus.	
2 Tiherius	14	an. 22. mens. 6.
3 C. Caligula	37	an. 3. m. 10. d. 8.
4 Claudius	41	an. 13. m. 8. d. 20.
5 Nero	54	an. 13. m. 7. d. 28.
6 Galba	68	mens. d. 7.
7 Otho	69	m. 3. d. 5.
8 Vitellius	69	m. octo d. 5.
9 Vepasianus	69	an. 10. minus diebus sex.
10 Titus	79	an. 2. m. 2. d. 20.
11 Domitianus	81	an. 15. d. 6.
12 Nerva	96	an. m. 4. d. 11.
13 Traianus	98	an. 19. m. 6. d. 15.
14 Hadrianus	117	an. 20. m. 11.
15 Antoninus Pius	138	an. 22. m. 6.
16 Marcus Aurelius Antoninus	161	an. 19. d. 10.
17 Lucius Verus	161	an. 9.
18 Commodus	180	an. 12. m. 9. d. 14.
19 Helvius Pertinax	193	m. 2. d. 26.
20 Didius Iulianus	193	m. 2. d. 5.
21 Severus	193	an. 17. m. 8. d. 3.
22 Caracalla	211	an. 6. m. 2. d. 5.
23 Macrinus cum Diadumeno filio	217	m. 2.
24 Alagabalus seu Heliogabalus	218	an. 3. m. 9. d. 4.
25 Alexander Severus	222	an. 13. d. 19.
26 Maximinus	235	an. 2. & aliquot mens.
27 Maximus Pupienus, & Balbinus	238	m 9. aut 10.
28 Gordianus	238	an. 5. aut 6.
29 Philippus cum filio	244	an. 5. & m.
30 Decius	249	an. circ. 3.
31 Gallus Treb. cum Volusiano	251	an. 2. m. 4.
32 Valerianus cum Gallieno	254	an. circ. 3.
33 Gallienus solus	260	an. circ. 8.
Circa ea tempora exorti sunt triginta propemodum tyranni.		
34 Claudius II.	268	an. ferme 2.
35 Aurelianus	270	an. quinq; aut sex. 15.
36 Tacitus	275	m. sex d.
37 Florianus	276	m. duos aut tres.
38 Probus	276	an. sex, m. 4.
39 Carus cum filiis Carino & Numeriano	282	an. 2.
40 Diocletianus	284	an. prope 20.
41 Maximianus eius collega	284	an. 18.
42 Constantius Chlorus	304	an. 2. m. 3. d. 25.
43 Galerius Maximianus eius collega	304	an. septem.
44 Coustantinus M.	306	an. 30. m. 9. d. 27.
45 Constantius cum fratribus Constantino & Constante, tum solus.	337	an. 25. m. 1. d. 13.
46 Iulianus Apostata	361	an. 1. m. 7. d. 27.
47 Iovianus	363	7. m. d. 22.
48 Valentinianus Senior	364	an. 11. m. 8. d. 22.
49 Gratianus	375	an. 7. m. 9. d. 12.
50 Valentinianus Iunior	383	an. 8. m. 8. d. 21.
51 Theodosius M.	392	an. 2. m. 6.
52 Honorius	395	an. 28. m. 7.
53 Valentinianus III.	425	an. circ. 30.
54 Petronius Maximus	455	dies 77.
55 Eparchius Avitus	455	au. 1. m. sex.
56 Iulius Maiorianus	457	an. 4. m. 4. d. 2.
57 Libius Severus	461	an. 3. m. 8. d. 27.
465 Interregnum duorum circiter annorum.		
58 Flavius Anthemius	467	an. 4. m. 11.
59 Anicius Olyhrius	472	m. 6. aut 7.
60 Flavius Glycerius	473	an. 1. m. 3.
61 Iulius Nepos	474	an. 1. m. 3.
62 Augustulus	475	m. 10.

REGES OSTROGOTHORVM IN ITALIA.

1 Odoacer	476	an. 16. m. 6. d. 13.
2 Theodoricus	493	an. 33. m. 6.
3 Athalaricus	526	an. 7. m. 8.
4 Theodatus	534	an. 3. m. 9.
5 Vitiges	537	an. 4.
6 Hildebaldus, *alias* Theodohaldus	540	an. 1.
7 Eraricus	542	mens. 5.
8 Totila	542	an. 10.
9 Teia	552	an. 1.

REGES LONGOBARDORVM IN ITALIA.

1 Alboiuus	571	an. 3. m. 6.
2 Clephis	574	an. 1. m. 6.

Interregnum annorum 10.

Nomen	*Initiū imper.*	*Tempus imperij*
3 Authasis	581	an. 11.
4 Agilulfus	592	an. 25.
5 Adelvaldus	616	an. 10.
6 Arioaldus	626	an. 12.
7 Rotharis	638	an. 15. m. 4.
8 Rudoaldus	653	an. 5. m. 7.
9 Aripertus	657	an. 5. m. . . . .
10 Grimoaldus	663	an. 9.
11 Garibaldus	672	m. 3.
12 Pertaritus	673	an. 17.
13 Cunibertus	689	an. 12.
14 Luithbertus	701	m. 8.
15 Ragimbertus	701	m. 3.
16 Aripertus	702	an. 11.
17 Asprandus	712	m. 3.
18 Luitprandus	713	an. 31. m. 7.
19 Hildebrandus	744	m. 5.
20 Rachis	744	an. 5. m. 6.
21 Aistulfus	750	an. 7.
22 Desiderius	756	an. 18.

IMPERIUM OCCIDENTIS RESTITUTUM.

1 Carolus M.	800	m. 13. m. 1. d. 9.
2 Ludovicus Pius	814	m. 26. m. 4. d. 3.
3 Lotharius	840	m. 15.
4 Ludovicus II.	855	an. 20.
5 Carolus II.	875	an. 1. m. 9. d. 14.
6 Ludovicus Balbus	878	an. 4.
7 Carolus III. Crassus	881	an. fere 7.
8 Arnulfus	887	an. fere 12.
9 Ludovicus III. ultimus ea stirpe Caroli M.	896	an. 12.
10 Conradus	912	an. 7.
11 Henricus I.	919	an. 17.
12 Otho I.	936	an. 36. m. 10. d. 6.
13 Otho II.	973	an. 10. m. 7. d. 2.
14 Otho III.	983	an. 17. m. 1. d. 21.
15 S. Henricus II.	1001	23. an. 5. d. 16.
16 Conradus II.	1024	an. 14. m. 10. d. 22.
17 Henricus III.	1039	an. 17. m. 4.
18 Henricus IV.	1056	an. 49. m. 10.
19 Henricus V.	1106	an. 18. m. 9. d 15.
20 Lotharius II.	1125	an. 13. d. 18.
21 Conradus III.	1139	an 12. m. 10. d 15.
22 Fredericus I. Ænobarbus	1152	an. 37. m. 3. d. 7.
23 Henricus VI. Asper	1190	an. 8. m. 2. d. 22.
24 Philippus	1198	an. 10 m. 3.
25 Otho IV.	1208	an. 10.
26 Fredericus II.	1218	an. 33.
Imperium vacat		
27 Rodulphus I. Harspurgensis	1273	an. 18.
28 Adolfus Nassavius	1292	an. sex m. 6.
29 Albertus I. Austriacus	1298	an. 9. m. 9.
30 Henricus Lutzemburgensis	1308	an. 14. m. circ. 10.
31 Fredericus III.	1314	an. 15.
32 Ludovicus Bavarus	1314	an. 32. m. 11.
33 Carolus IV. Bohemus	1346	an. 32. m. 7.
34 Venceslaus	1378	an. 21. m. fere 6.
35 Rupertus Bavarus	1400	an. 9. m. 8.
36 Sigismundus	1411	an. 26.
37 Albertus II. Austriacus	1438	an. 1. m. 7.

Nomen	*Initiū imper.*	*Tempus imperij*
38 Fredericus IV.	1440	an. 53. m. 4.
39 Maximilianus I.	1493	an. 25. m. 5.
40 Carolus V.	1519	an. 38. m. 2. d. 10.
41 Ferdinandus I.	1558	an. fere 6.
42 Maximilianus II.	1564	an. 12. m. 2. d. 17.
43 Rodolfus II.	1576	an. 35. m. 3.
44 Matthias	1612	an. 6. m. 9.
45 Ferdinandus II.	1619	an. 18. & m. 4.
46 Ferdinandus III.	1637	an. 21. m. 5. d. 10.
47 Leopoldus Ignatius	1658	hodie imperans.

IMPERATORES ORIENTIS.

1 Constantinus M.	306	an. 30. m. 9. d. 27.
2 Constantius	337	an. 25. m. 5. d. 13.
3 Julianus Apostata	361	an. 1. m. 7. d. 27.
4 Jovianus	363	m. 7. d. 22.
5 Valens	364	an. 14. m. 4. d. 9.
6 Theodosius	379	an. fere 16.
7 Arcadius	395	an. 13.
8 Theodosius Iunior	408	an. 42. m. 2. d. 28.
9 Marcianus	450	an. 6. & ferme 6. m.
10 Leo Macelles cum Leone Zenonis filio.	457	an. 17. & m. 9.
11 Zeno Isaurus	474	an. 17. m. 6.
12 Anastasius I.	491	an. 27. m. 3.
13 Justinus I.	518	an. 8. m. 8. d. 23.
14 Justinianus I.	527	an. 39. m. 7. d. 24.
15 Justinus II.	566	an. 11. & ferme 11. m.
16 Tiberius Constantinus	578	an. 3. & 10. circ. m.
17 Mauricius	582	an. 20. m. 3. d. 13.
18 Phocas	602	an. 7. m. 10. d. 18.
19 Heraclius	610	an. 30. m. 5. d. 7.
20 Constantinus	641	dies 103.
21 Heracleonas	641	m fere 6.
22 Constans	641	an. 26. m. 8. d. 15.
23 Constantinus Pogonatus	668	an. 16.
24 Iustinianus II. Rhinotmetus	685	an. 10.
25 Leontius Patricius	695	an. fere 3.
26 Tiberius Apsimarus	698	an. prope 7.
27 Iustinianus	605	an. ferme 6.
28 Philippicus Bardanes	711	an. 1. & m. 6.
29 Artemius, sive Anastasius II.	713	an. 2.
30 Theodosius Adramytenus	715	an. 1. m. 2.
31 Leo Conon Isaurus	717	an. 24. & fere 3. m.
32 Constantinus Copronymus	741	an. 24. m. 3.
33 Leo IV. Chazarus	775	an. fere 5.
34 Constantinus cum matre Irene	780	an. 16.
35 Irene sola	797	an. 5. m. 2. d. 16.
36 Nicephorus Logotheta	802	an. 8. m. 8. d. 27.
37 Michael Rangabe	811	an. circ. 2.
38 Leo V. Armenus	813	an. 7. m. 5. d. 14.
39 Michael II. Balbus Phrya	82 0	an. 8. m. 9. d. aliquot.

Nomen	Initiũ imper.	Tempus imperij
31 Theophilus	829	an. 12. m. 3. d. 20.
32 Michael III.	842	an. 25. m. 8.
33 Basilius Macedo	867	an. 18. m. 5.
34 Leo VI. Sapiens	886	an. 25. m. 3. d. 11.
35 Alexander	911	m. 11. d 27.
36 Constantinus Porphyrogenitus	912	an, 48. m. 5.
37 Romanus	959	an. 3. m. 4.
38 Nicephorus Phocas	963	an. 6. m. 3. d. 2. 6.
39 Ioannes Tzimisces	969	an. 5. m. 11. d. 10.
40 Basilius II. cum fratre Constantino Porphyrogenito juniore.	975	an. 50.
41 Constantinus idem solus.	975	an. 3.
42 Romanus Argyropulus	1028	an 5. m. 6.
43 Michael IV. Paphlago	1034	an. 7. m. 8. aut 9.
44 Michael V. Calaphates	1041	m. 4. d. 5.
45 Constantinus Monomachus	1042	an. 12. m. 5. d. 20.
46 Theodora soror Zoes	1054	an. m. 8. d. 20.
47 Michael VI. Stratioticus	1056	an. 1. d. 10.
48 Isaac Comnenus	1057	an. 2. m. 3.
49 Constantinus Ducas	1059	an. 7. m. 6.
50 Romanus Diogenes	1068	an. 3. m. 8. d. 12.
51 Michael VII. Ducas Parapinacius	1071	an. 6. m. 6.
52 Nicephorus Botaniates	1078	an. 2. m. 11. d. 20.
53 Alexius Comnenus	1081	ao. 37. m. 4. d. 15.
54 Ioannes Comn.	1118	an. 24. m. 7. d. 13.
55 Manuel Comn.	1143	an. 37. m. 5. d. 23.
56 Alexius Comnenus Iunior	1180	an. 3. d. aliquot.
57 Andronicus Comnenus	1183	an. 1. m. 11. d. 10.
58 Isaac Angelos	1185	an. 9. m. 7. d. 29.
59 Alexis Angelus	1195	an. 8. m. 3. d. 10.
60 Alexis Angelus junior	1203	m. 5. d. aliquot.
61 Alexius Ducas Mursuphulus	1204	m. 2. d. 16.
62 Theodorus Lascaris Nicææ	1204	an. 18.
63 Ioannes Ducas Batatzes	1222	an. 33.
64 Theodorus junior Lascaris	1255	an. circ. 4.
65 Ioannes Lascaris	1258	exiguo tempore.
67 Michael Palæologus	1259	an. 24. m. 2. d. 20.
68 Andronicus Palæologus	1283	an. 45. m. 6.
69 Andronicus junior solus	1327	an. ferme 15.
70 Ioannes Cantacuzenus	2341	an. 14.
71 Ioannes Palæologus	1355	an. 27.
72 Manuel Palæologus	1384	an. 36.
73 Ioannes Palæologus II.	1419	an. 23. m. 3. d. 10.
74 Constantinus Palæologus Dracoses	1448	an. 4. m. fere
Mahometo II. Turcarum Principe capta Constantinopolis.	1453	

FRANCI ORIENTIS IMPERATORES.

1 Balduinus	1204	an. 2.
2 Henricus	1206	an. 10. m. 9. d. 22.
3 Petrus de Cortiniaco .	1217	exiguo tempore.
4 Robertus	1224	an. 10.
5 Balduinus	1239	an. 22.
6 Philippus	1273	per aliquot annos.





INDEX

EPISCOPORUM ET ALIORUM QUI concilii interfuerunt.

A C

A D

Adalpero Augustensis episcopus in concilio Triburiensi, anno 895. IX. 466. e

Adalulphus in Lotharij Imperatoris edicto, anno 840. VII. 1769. c

Adam Hortanensis episcopus in epistola duodecima Pauli papæ primi de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Sylvestri, VI. 1693. d

Adam abbas S. Dionysij interfuit concilio Parisiensi, anno 1105. X. 741. e

Adam episcopus Silvanectensis interfuit concilio ad S. Quintinum 1235. XI. 447. d. & concilio Remensi, anno 1235. XI. 501. b

Adamantius Cynopolites alias Gitensis episcopus in concilio Niceno, anno 325. II. 52. a

Adamantius a Cio in concilio Sardicensi, anno 347. II. 712. a

Adamantius Florentinus theologus in concilio Tridentino, anno 1563 XIV. 937. e

Adamus Bremensis episcopus in concilio Vvormatiensi, anno 890. IX. 426. a

Adamus de la Barre Andegavensis archidiaconus in concilio Turonensi, anno 1583. XV. 1055. d

Adamus de Heurtelos abbas loci Restaurati in concilio Bituricensi, anno 1584. XV. 1114. b

Adaradus in concilio apud Theodonis Villam, anno 835. VII. 1697. c

Adaulfus Ierundensis episcopus in concilio Narbonensi, anno 788. VII. 965. d

Addeus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 500. c

Addo Lugdunensis episcopus in concilio Romano, anno 769. VI. 1722. b

Addo presbyter in concilio Antisiodorensi, anno circiter 578. V. 916. e

Addolenus Albiensis episcopus in synodo Magdunensi, anno 891. IX. 433. a

Addonus al. Aodonius ecclesiæ Oretanæ episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1016. b

Adebertus episcopus in concilio Trecensi, anno 878. IX. 278. c

Adebertus Silvanectensis episcopus in concilio Tricassino, anno 878. IX. 323. e

Adefonsus rex Hispaniarum in concilio Lucensi, anno 569. V. 885. b

Adelardus Veronensis episcopus in concilio Ticinensi, anno 876. IX. 184. c. & in Ravennensi, anno 877. *ibid.* 305. b

Adelardus Regiensis episcopus in synodo Augustana, anno 952. IX. 635. e

Adelbero Metensis episcopus in concilio Virdunensi, anno 947. IX. 622. b

Adelbero Basiliensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1006. IX. 785. c

Adelbero Vvirsborgensis episcopus in concilio Moguntino, anno 1071. IX. 1206. c

Adelbertus Basoensis episcopus in concilio Bogilenheimensi, anno 948. IX. 626. c

Adelbertus Lunensis episcopus in concilio Ravennatensi, anno 967. IX. 678. a

Adelbertus Pragensis episcopus in synodo Romana, anno 989. IX. 732. d

Adelbertus Pisaurensis episcopus in concilio Romano, anno 998. IX. 774. a

Adelbertus episcopus Virdunensis interfuit concilio Treverensi, anno 1148. X. 1118. c

Adelelmus in concilio Compendiensi, anno 757. vel 756. VI. 1700. e

Adelelmus Silvanectensis episcopus in concilio Remensi, anno 923. IX. 581. b

Adelelmus Laudunensis episcopus in concilio Remensi, anno 923. IX. 581. b

Adelelmus abbas in concilio Anglicano, anno 1072. IX. 1212. c

Adelfius Mattaritanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. c

Adelfius Pictaviensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 511. IV. 1409. d

Adelfius Tudeftoensis al. Todensis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1208. a. & anno 693 *ibid.* 1354. a

Adelfonsus III. rex in concilio Ovetensi, anno circiter 871. IX. 247. c

Adelfonsus V. rex in concilio Legionensi, anno 1012. IX. 817. c

Adelgar abbas subscripsit privilegio Edgari regis dato Vvintoniensi monasterio, anno 966. IX. 673. e

Adelinbus comes in concilio Toletano, anno 683. VI. 1270. a

Adelmodus archiepiscopus in concilio Vvintoniensi, anno 1021. IX. 843. d

Adelphius a Thalbaste al. Thalvaste interfuit concilio Carthaginensi III. 256. I. 791. c 810. e

Adelphius episcopus de civitate Colonia Londinensium in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1430. e

Adelphius in concilio Alexandrino, anno 363. II. 809. c

Adelphius Onuphensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 542. 548 d. 693. b. & IV. 285. a

Adelphius Saensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 485. c. 541. & IV. 285. a

Adelphius chorepiscopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 85. d. 332. b. 571. c

Adelphius diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 672. b

Adelphius subdiaconus lector subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 672. d

Adelphius Mactaritanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. c

Adelphius Toletanus episcopus in concilio Toletano, anno 597. V. 1603 c

Adelstanus Shireburnensis episcopus in concilio Londoniensi, anno 833. VII. 1685. a

Adelulfus presbyter in concilio Duziacensi, anno 871. VIII. 1633. a

Adelus chorepiscopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 136. e

Adelwinus diaconus in concilio Coloniensi, anno 873. IX. 235. d

Adelwulphus filius regis Vvestsaxoniensis in concilio Londoniensi, anno 833. VII. 1686. b

Ademarius Massiliensis episcopus interfuit concilio Avenionensi, anno 1326. XI. 1719. b

Ademarius de Rossilione licentiatus, archipresbyter & canonicus in concilio Basileensi, anno 1432. XII. 479. a

Ademarus Larendensis episcopus in conventu Episcoporum, anno 1052. IX. 1069. a

Ademarus episcopus Engolismensis interfuit concilio Santonensi, anno 1080. X. 398. a

Ademarus episcopus Santonensis interfuit conventui S. Amantij Bux. anno 1170. X. 1451. c

idem *Ademarus* Carbonnelli concilio generali Lateranensi III, anno 1179. X. 1530. c

Ademarus Baionensis episcopus interfuit concilio generali Lateranensi III. anno 1179. X. 1530. d

Ademarus vicecomes in conventu Episcoporum, anno 1052. IX. 1069. a

Ademarus abbas S. Remigij in conventu Remensi, anno 1059. IX. 1107. d

Ademarus de S. Martiale in concilio Tolosano, anno 1068. IX. 1197. b

Adeodatus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1356.

Adeodatus Benecennensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1381. d

Adeodatus Belalitensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1379. d

Adeodatus Satafensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1382. d

Adeodatus in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1533. d

Adeodatus in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1545. d

Adeodatus in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. c

Adeodatus Cumanus episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. c

Adeodatus Veliternus episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. e

Adeodatus Feliciianus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. d

Adeodatus Idassensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. c

Adeodatus Siscronianensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1143. b

Adeodatus Privatensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148 b

Adeodatus Pracauiensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. e

Adeodatus Nobabarbarensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. e

Adeodatus Zaradrensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. e

Adeodatus Pederodianensis episcopus in conventu Africano anno 484. IV. 1144. c

Adeodatus Certiensis al. Accerrensis episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1314. c

Adeodatus Formiensis episcopus in synodo Romana anno 499. IV. 1314. c. anno 502. *ibid.* 1327. b. anno 504. *ibid.* 1376. e

Adeodatus Sylvæ Candidæ in synodo Romana anno 502. IV. 1327. c. anno 504. *ibid.* 1377. c

Adeodatus in synodo Romana anno 502. IV. 1334. a

Adeodatus Amerinus episcopus in concilio Lateranensi anno 649. VI. 78. d

Adeodatus Spoletanus episcopus in concilio Lateranensi anno 649. VI. 78. d

Adeodatus Abbistanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 147. d

Adeodatus Pacensis episcopus in concilio Toletano anno 653. VI. 410. c. & in Emeritensi anno 666. *ib.* 510. e

Adeodatus Leuconensis episcopus in concilio Romano anno 680. VI 697. d

Adeodatus Formianensis episcopus in concilio Romano anno 680. VI. 691. e

Adeodatus abbas in concilio Toletano anno 688. VI. 1308. b

Adeodatus presbyter in synodo Romano anno 499. IV. 1316. a. anno 502. *ibid.* 1334. b

Adericus Todensis episcopus in concilio Lucensi anno 569. V. 885. b

Adelbero in privilegio Henrici Imperatoris anno circiter 1025. IX. 817. a

Adelbrath comes in privilegio Henrici imperatoris. anno .... IX. 816. c

Adelegus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1217. a

Adelman in privilegio Henrici imperatoris, anno circiter 1015. IX. 817. a

Adelus chorepiscopus in concilio Calchedonensi anno 451. IV. 91. b

Adimirus ecclesiæ Todensis episcopus in concilio Toletano VII, anno 646. V. 1842. d.

Ado in concilio apud Theodonis Villam anno 835. VII. 1698. b

Ado in Lotharij Imperatoris edicto anno 840. VII. 1769. d

Ado Viennensis episcopus in concilio Tullensi anno 860. VIII. 705. b. in Cabilonensi anno 873. IX. 251. c. 252. a. & in

A H

A I

A L

Albertinus Pisauriensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 28. b

Albertus de Carpi Maximiliani orator in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 79. c. & anno 1514. *ibid.* 107. d

Albertus Valvensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 79. c

Albertus Sebastensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1513. XIV. 124. d

Albertus Duimius de Glirieis Vegiensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1553. XIV. 916. d

Albertus Famagustanus coadjutor Veronæ in concilio Aquileiensi, anno 1596. XV. 1127. c

Albinus in concilio Romano II. anno 324. I. 147.

Albinus Patricius in concilio Romano, anno 423. III. 1272.

Albinus in concilio Venetico, anno circiter 465. IV. 1057. c

Albinus Octabensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. d

Albinus Andegavensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 538. V. 304. a

Albinus SS. Marcellini & Petri in synodo Romana, anno 590. V. 1201. a

Albinus Portuensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. c.

Albinus Signensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. b

Albinus Amerinus episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. b

Albinus Pernensis episcopus interfuit concilio Pipervelensi, anno 1189. X. 1766. b

Albustus abbas in concilio Pontigonensi, anno 876. IX. 290. d

Alchfridus rex in synodo Pharensi, anno 664. VI. 491. a

Alcimedes Silandensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 333. b. 577. d. 444. b. 456. b. 591. c. 818. c

Alcimedes Biladensis *al.* Euladensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 790. c

Alcimedes Celandiensis episcopus in synodo Romana, anno 502. IV. 1368. c

Alcimus Viennensis episcopus in concilio Epaonensi, anno 517. IV 1583. d

Alcuinus in concilio Aquisgranensi, anno 799. VII. 1151. c

Alda Cardinalis diaconus SS. Sergij & Bacchi interfuit concilio Lateranensi, anno 1212. X. 769. d & anno 1116. *ibid.* 810. c

Aldebertus Spoletanus episcopus in synodo Romana, anno 1015. IX. 815. d

Aldred The'onius in concilio Cluveshoæ, anno 824. VII. 1576. c

Aldricus Senonensis episcopus in conventu Vvormatiensi, anno 833. VII. 1681. a

Aldricus Cenomanicensis episcopus in conventu Vvormatiensi, anno 833. VII. 1681. b. in Parisiensi, anno 847. *ibid.* 1851. c. & anno 849. VIII. 58. c. & in Suessionensi, anno 853. *ibid.* 82. a

Aldricus in concilio apud Theodonis Villam, anno 835. VII. 1697. c

Aldromandinus Nicosiensis archiepiscopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 28. b. & anno 1514. *ibid.* 104. d

Alduinus Virdunensis episcopus in conventu Vvormatiensi, anno 833. VII. 1681. b

Alduinus Arelatensis episcopus in concilio Tullensi, anno 860. VIII. 705. c

Alduinus Avenionensis episcopus in concilio Pontigonensi, anno 876. IX. 290. a

Aldulfus presbyter in concilio Becancelensi, anno 694 VI. 1358. c

Alefridus episcopus in concilio Confluentino, anno 860. VIII. 698. c

Alelmus electus Meldensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1255. XI. 718. d

Aleramnus al. Aleramus sancti Benigni Fructuariensis abbas in concilio Basileensi, anno 1439. XII. 635. c

Alericus episcopus in concilio Trecensi, anno 878. IX. 278. c

Alethius Peccator in concilio Carpentoratensi, anno 527. IV. 1564. b. & in Arausicano, anno 529. *ibid.* 1673. a.

Alethius Vasensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 541. V. 388. d

Aletius Lactorensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 549. V. 399 a

Alexander in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. c

Alexander Alexandrinus episcopus in concilio Alexandrino, anno 315. I. 1491. d. & anno 319. I. 1493. b

Alexander in concilio Romano II. anno 324. I. 1545. & 1548.

Alexander Alexandriæ magnæ episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 5. c. 84. c. 101. c

Alexander Thessalonicensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 54. b. 75. c. 84. c

Alexander presbyter in concilio Nicæno, anno 325. II. 84. c

Alexander in concilio Antiocheno, anno 341. II. 561. a

Alexander a Thessalia de Larissa in concilio Sardicensi, anno 347. II. 658. c. 662. c

Alexander ab Achaia de Morenila *al.* Maroneæ *vel* Moreneiis in concilio Sardicensi, anno 347. II. 659. b. 651. a

Alexander in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. c

Alexander in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. c

Alexander Arachensis *al.* Arundensis episc. in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. d

Alexander Arcadiopolitanus episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 475. c. 517. c. 543. a. 692. & IV. 184. c

Alexander Cleopatridis episcopus in concilio Ephesino 431. III. 543. a. 693. b. & IV. 285. c

Alexander Apameæ Metropolitanus in conciliabulo Ephesino, anno 431. III. 598. c. 654. a

Alexander Hierapolis Metropolitanus in conciliabulo Ephesino, anno 431. III. 598. c. 654. b

Alexander in concilio Ephesino, anno 431. III. 685. c

Alexander in concilio Romano, anno 433. III. 1272.

Alexander Sebastenus episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 218. c. 265. c. 310. c. in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. b. 329. c. 436. a. 452. c 495. d 588. b. 787. b. 805. d

Alexander Seleuciensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 92. a. 336. c. 373. d. 436. c. 474. d. 600. a. 792. c. 821. a. Subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij eodem anno *ibid.* 432. d. c. 928. a. & in synodo Romana, anno 503. IV. 1369. c

Alexander Tomitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 449. IV. 231. b. & in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 460. c

Alexander civitatis Antaradensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 460. c

Alexander Anaparada in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 787. c

Alexander subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV 927. d

Alexander Occæ episcopus subscripsit epistolæ synodi Cyzicenæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 945. c.

Alexander Patrenus episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 967 d

Alexander Elaren episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 967. d

Alexander presbyter in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. d

Alexander Calamij presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 32. c. 54. c. 63. a. 75. c. 120. b 190. c.

Alexander Coloniensis secundæ provinciæ Capadocum in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 52. c. 62. b. 74. d. 98. b. 99. a. 250. d

Alexander Binsanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 62. b. 74. d

Alexander Pataxiorum *al.* Barcusorum, nunc Iustinianopolitanus episcopus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 45. d. 51. b. 59. d. 74. a. 95. a. 98. b. c. 259. b

Alexander Abraamij in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. c. 54. d. 63. b. 75. d. 107. d. 250. b

Alexander presbyter & archimandrita monasterij beati Maronis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 250. a

Alexander subdiaconus Cæsariensis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 46. d

Alexander Amphipolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. d. 582. d

Alexander Gangiorum *al.* Gangrenorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 416. c. 581. c

Alexander Dionysi civitatis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. d. 584. a

Alexander Melitenus episcopus in constituto Vigilij papæ de tribus capitulis, anno 553. V. 376. c

Alexander Abylæ episcopus in concilio Ierosolymitano, anno 553. V. 759. d

Alexander Nacaliensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849. d. 1040. d

Alexander Cotycensis *al.* Cotrodanus episc. in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1053. c. 1084. a

Alexander Nacoleorensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1400. d

Alexander Sumandensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. b. 532. c. 664. a

S. Alexander martyr in concilio Vermeriensi, anno 853. VIII. 100. c. 102. a

Alexander Ili filius in synodo Landavensi IX. 394. b

Alexander Lincolniensis episcopus interfuit concilio Londoniensi, anno 1127. X. 920. b & anno 1129. *ib.* 942. c

Alexander rex Scotorum interfuit concilio Scotico, anno 1259. XI. 782. d

Alexander abbas S. Benigni Divionensis interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2521. c

Alexander abbas monasterij beatæ Mariæ de Bellefonte in concilio Constantiensi, anno 1425. XII. 258. d. anno 1426. *ibid.* 185. c

Alexander abbas, Malezeensis, licentiatus in decretis in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 189 c

Alexander Sparus jurisconsultus in concilio Basileensi, anno 1431. XII. 447. d

Alexander Virziliacensis abbas in concilio Basileensi, anno 1435. XII. 802. c

Alexander patriarcha Aquileiensis Tridentinus in concilio Florentino, anno 1440. XIV. 1587. a

Anatolius in synodo Constantinopolitana, IV. 1008. c

Anatolius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 274. b. 275. e

Anatolius pemcipalis in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 499. d

Anatolius Cymo *al.* Cynæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. c. 583. e

Anatolius Sabastæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. c. 583. e

Anatolius Luthuensis *al.* Lotisensis *vel* Lutuvensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1728. a. & anno 638. V. 1450. c

Anatolius abbas in concilio Toletano, anno 653. VI. 421. e

Anbertus Lugdunensis episcopus in concilio apud Catilacum, anno 926. IX. 581. a. Item anno 927. *ibid.* 582. b

Ancherius S. Praxedis presbyter cardinalis interfuit electioni Gregorij papæ X. anno 1270. XI. 914. a.

Andeberens abbas in concilio Toletano, anno 683. VI. 1169. c

Andecius in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Anderamus Bisontianensis episcopus in concilio Romano, anno 745. VI. 1551. a

Anderius Cheronesicosi episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 456. b. 692. c

Andiseus al. Andreas Chersonensis, *al.* Ceresnensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. IV. 283. e.

Andonius al. Addonus ecclesiæ Oretanæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 589. V. 1006. b

Andradus Cabilonensis episcopus in Placito apud Varennas, anno 889. IX 424. c. in concilio Cabilonensi, anno 891. *ibid.* 437. c

Andragathius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c

Andreas in concilio Sinuessano, anno 303. I. 942. c

Andreas in concilio Romano II. anno 324. I. 1543.

Andreas in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Andreas in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Andreas in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Andreas in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Andreas in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Andreas in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Andreas in concilio Alexandrino, anno 362. II. 890. c

Andreas Hermopolitanus episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 492. d. 544. b. 694. a. & IV. 283. c

Andreas al. Anditius Chersonensis *al.* Ceresnensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. IV. 283. c

Andreas presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 231. c

Andreas diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 291. c

Andreas Tlozensis *al.* Troglocnsis *vel* Tlozorensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 90. a. 335. c. 376. c. 413. d. 453. c. 596. a. 801. c. subscripsit epistolæ Myrensis synodi quæ habetur in III. parte ejusdem concilij *ibid.* 940. b

Andreas Sectoricosis *al.* Satalensis *vel* Sitonicusis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 443. a. 458. a. 498. d. 790. d. 805. c

Andreas presbyter Thessalonicensis in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 458. c.

Andreas Dædalorum *al.* Agalorum episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 595. c

Andreas diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 669 d

Andreas Ptholcoianos episc. in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 798. a

Andreas presbyter in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. c. & anno 499. *ibid.* 1313. c. 1316. c

Andreas Gabinas episcopus in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. c

Andreas Saicnus episcopus in synodo Romana, anno 502. IV. 1368. c

Andreas Tiosorum episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1368. d

Andreas Thenrum *al.* Trenorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 520. V. 167. c

Andreas Sidancusis episcopus in concilio Tycin, anno 528. V. 202. d

Andreas presbyter in concilio Romano, anno 531. IV. 1691. b

Andreas Pcitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 52. 59. c. 74. a. 95. c. 99. a. 219. e

Andreas Panianus *al.* Theodosiopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 52. b. 59. c. 74. a. 95. c. 98. c. 139. d

Andreas Amyzonius episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 52. d. 59. c. 74. a. 98 b

Andreas presbyter & prior monasterij jacentis in venerabili domo sanctæ Dei genitricis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 33. a. 34. c. 63. b. 75. c

Andreas presbyter & archimandrita monasterij Romanorum subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. 63. b 75. c. 111. d. 134. c

Andreas presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano 536. V. 110. c. 121. c

Andreas presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 182. b

Andreas presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 175. e

Andreas diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 65. d

Andreas Ilerdensis episcopus in concilio Barcinonensi, anno 540. V. 578. d

Andreas Flaviadeorum episcopus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 492. c. 502. d

Andreas Ephesi episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 426. c. 429. c. 524. a. 580. e.

Andreas in concilio Bracarensi, anno 563. V. 841. b. & anno 569 *ibid.* 894. c

Andreas Iriensis ecclesiæ episcopus in concilio Bracarensi, anno 572. V. 899. c

Andreas Albanensis episcopus privilegio sancti Medardi Suessionensis subscriptus V. 1581. a

Andreas sancti Marci in synodo Romana, anno 590. V. 1201. a

Andreas Hydruntensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. a

Andreas diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 119. a

Andreas Ostiensis episcopus in concilio Romano, anno circiter 680. VI. 379. c. 692. b

Andreas Methymnensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 615. d. 732. c. 1035. c. 1084. a

Andreas Veientanensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 704. c

Andreas Moiaensis *al.* Mnizianus, Minicanes, Mnizenensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 973. c. 1036 d. & in Quinisexto anno 692. *ibid.* 1193. c

Andreas Sylandinensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1075. a

Andreas Neapolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1040. c

Andreas Amphipolitanus episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1191. b

Andreas Miletopolitanus episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1192. b

Andreas Philippensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1192 b

Andreas Ærygaporensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1200 b

Andreas Albanensis episcopus in concilio Romano, anno 721. VI. 1458. b

Andreas Pisaurensis episcopus in concilio Romano, anno 743. VI. 1550. c

Andreas presbyter in concilio Romano, anno 745. VI. 1530. b

Andreas presbyter cardinalis in epistola duodecima Pauli papæ primi de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, VI 1694. b

Andreas Cedisulensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 358. b

Andreas Clusenus episcopus in synodo Romana, anno 825. VIII. 105. c

Andreas Auximanus episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 121. a

Andreas Calliensis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 113. c

Andreas Bleranus episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII 113. d

Andreas Patriarcha in concilio Ticinensi anno 855. VIII. 146. c

Andreas Florentinus episcopus in concilio Ticinensi, anno 876. IX. 284. c

Andreas arcarius in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c

Andreas Nicensis episcopus in concilio apud S. Ægidium, anno 1056. IX. 1082. d

Andreas episcopus de Catenesse in Scot. interfuit concilio Northampton. anno 1176. X. 1469. b

Andreas Plocensis episcopus interfuit concilio Vratislav. anno 1248. XI. 702. e

Andreas Sudemain legatus Ioannis electi Leodiensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. d

Andreas de Monticul legatus patriarchæ Aquilegiensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. e

Andreas abbas Casæ-Dei ordinis S. Benedicti Claromont. diœcesis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2218. b

Andreas abbas Galliaci ordinis S. Benedicti interfuit concilio Pisano, anno 1409 XI. 2219. c

Andreas abbas S. Bartholomæi Anglari nedenis Camaldul. interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2219. c

Andreas electus Posnaniensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. c. 1489. d. 1540. d. anno 1416. *ibid.* 185. a. in Calischiensi, anno 1420. *ibid.* 346. c. in Papiensi, anno 1423. *ibid.* 366. c

Andreas Colocensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1416 XII. 184. b. in Basileensi, anno 1432. *ibid.* 872. d. in Florentino, anno 1439. XIII. 519. a. 1168. d

Andreas cantor Lubecensis in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 186. d

Andreas Alboin clericus in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1845. c

Andreas Heyst clericus in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1843. c

Andreas Remundi capellanus in concilio Basileensi, anno 1436. XIII. 1622. a

Andreas Rhodiensis archiepiscopus in concilio Florentino, anno 1438. XIII. 33. b

Andreas de Foro-Sempronio *al.* Foros

Anselmus Laudonensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1212. XI. 289. a. Laudunensi, anno 1215. *ibid.* 446. e. Remensi, anno 1231. *ibid.* 501. b.

Anselmus Redonensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1324. XI. 2511. d

Anselmus Taron procurator in concilio Turonensi, anno 1583. XV. 1054. d

Anseracus Segobiensis *al.* Segobriensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1728. c. in V. anno 636. *ibid.* 1738 c. in VI. anno 638. *ibid.* 1450. d. in VII. anno 646. *ibid.* 1842. b & anno 655 VI. 410. c

Anseracus Suessionensis episcopus in concilio Remensi, anno 630 *vel* 625. V. 1689. c privilegio sancti Medardi Suessionensis subscriptus *ibid.* 1585. a

Ansfridus Trajectensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 787. b

Ansgarius in concilio Moguntino, anno 847. VIII. 39 c

Anshelmus Bethlehemit. episcopus interfuit concilio Antiocheno, anno 1140. X. 1025. c

Ansigisus Genevensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 303. c

Ansiulfus Portugalensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1708. b. & in VI. anno 638. *ibid.* 1430. c

Ansoaldus Pictavensis orbis episcopus in concilio Rotomagensi, anno 682. vel 690. VI. 1248. b

Ansoldus archidiaconus in concilio Duziacensi, anno 871. VIII. 1655. d

Anspertus Mediolanensis in concilio Ticinensi, anno 876. IX. 284. a. in Ravennensi, anno 877. *ibid.* 305. b

Antedius diaconus in concilio Cæsaraugustano, anno 592. V. 1603. a

Anterius Segobriensis episcopus in concilio Toletano, anno 688. VI. 1307. c. & anno 693. *ibid.* 1350. d

Anteus Monachus in concilio Suessionensi anno 853 VIII. 85. a. 95. a

Anthemius presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 300. d

Anthemius al. Eleutherius presbyter & prior monasterij Neonis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. d. 54. d. 61. b. 73. d.

Anthemius diaconus testis auditus contra Petrum Apameensem episcopum V. 242. d

Anthenas al. Athenæus Zoropassenus *al.* Corpissitenus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. d

Antherius in concilio Valentino, anno 374. II. 906. a

Anthes Hunopoliensis *al.* Himyopolitensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870 1115. b. & passim.

Anthimus in concilio Sinuessano, anno 301. I. 948. c

Anthimus in concilio Romano II. anno 324. I. 1543.

Anthimus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Anthimus al. Anthemius presbyter in synodo Ephesina, anno 449. IV. 119. b

Anthimus Berioopolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. a. 314. a

Anthimus monachus Hegumenus Psamathi in concilio Nicæno, anno 787. VII. 346. b

Anthimus Hylarimonensis episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 663. a

Anthemus Solonis in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 787. b

Antiochus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 233 a

Antidius Agennensis episcopus in concilio Matisconensi, anno 585. V. 988. c

Antigisus al. Nantigisus Vigelitanus episcopus in concilio Narbonensi, anno 911. IX. 568. c

Antigonus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. c

Antigonus Madaurensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 348. II. 727. d

Antimus Heranupolitanus *al.* Berinupolitanus episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 663. c

Antiochus Capitoliensis *al.* Capitoliadis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. c

Antiochus Memphites episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. a

Antiochus Rhesinaensis *al.* Reymitanus *vel* Sermitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. b. & in Antiocheno, anno 341. *ibid.* 559.

Antiochus Aureliopolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. a

Antiochus Samosatenus episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 956. c

Antiochus Ptolemaidis episcopus in synodo Quercensi, anno 403. II. 1324. c

Antiochus Metropolitanus Bostrorum in conciliabulo Ephesino, anno 431. III. 598. c

Antiochus Archelaidis *al.* Arco episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 80. d. 528. c, 450. b, 585. b

Antiochus al. Antilochus, *vel* Antilochius Sinopensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 86. d. 333. b. 373. c. 447. c. 450. c. 589. d. 789. c. 830. b. 816. b. & in synodo Romana, anno 523. IV. 1170. c

Antiochus Alcenensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 460. d

Antiochus in concilio Calchedonensi, anno 450. IV. 575. b

Antiochus lector in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 703. c

Antipater Rossi in concilio Antiocheno, anno 363. II. 828. c

Antipater Camnensis *al.* Caraseorum *aut* Cerasorum *vel* Camnenus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 90. a. 333. c. 376. c. 431. b. 453. a. 596. a. 791. a & in synodo Romana, anno 503. IV. 1368. d

Antipater Trapezuntinus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 518 V. 170. d

Antiphron in concilio Alexandrino, anno 362. II. 810. c

Antonianus Aminsinus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 577. b

Antonianus Mustitanus episcopus in convento Africano, anno 484. IV. 1141. c

Antonianus al. Antoninus Aurelianensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 54 V. 304. b

Antonianus al. Antonius Bestitanensis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1236. b. anno 683. *ibid.* 1258. a. anno 684. *ibid.* 1283. a

Antoninus in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. a

Antoninus in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. c

Antoninus Eusebij in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 71. a

Antoninus presbyter testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum V. 210. a. 242. b

Antoninus diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum V. 242. d

Antoninus lector testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum V. 234. b. 242. a

Antoninus Rosorum *al.* Rosearum episcopus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 492. c. 501. a

Antonius in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. d

Antonius al. Anatolius Bmissenus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. d

Antonius Antiochenus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. a

Antonius a Zumaye in concilio Sardicensi, anno 347. II. 710. b

Antonius a Docimo in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. b

Antonius a Gutia *al.* Gutta in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. d

Antonius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. d

Antonius Carpitensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 412. II. 1379. c

Antonius in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1535. d

Antonius in concilio Africano, II. 1145. d

Antonius Lychnidius in synodo Ephesina, anno 449. IV. 118. c. 164. c. 2205. subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. *ibid.* 975. a

Antonius monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 680. b

Antonius Amelinus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451 IV. 789. a

Antonius Ascalonis episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 518. V. 191. b

Antonius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano anno 536. V. 32. c. 118. b. 134. c 174. a

Antonius Calliopolis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 98. b

Antonius Eusebij in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 54. c. 63. c

Antonius ecclesiæ Avennicæ episcopus in concilio Arelatensi, anno 554. V. 782. a

Antonius presbyter in concilio Autissiodorensi, anno circiter 578. V. 961. c

Antonius sanctæ Balbinæ in synodo Romana, anno 590. V. 1201. b

Antonius Segobriensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1728. b

Antonius ecclesiæ Dianiensis episcopus in concilio Toletano V. anno 636. V. 1739. a

Antonius Hispalensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano VII. anno 646. V. 1841. c. & anno 655. VI. 410. a

Antonius Hypepensis in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 655. c. 1036. b. in Quinisexto anno 691. *ibid.* 1190. d

Antonius monachus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 317. c

Antonius Trapezuntis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 335. a

Antonius Hegumenus Diu episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 339. c

Antonius Hegumenus Dodecathronensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 342. d

Antonius Hegumenus Peristerionensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 342. a

Antonius Hegumenus Vriensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 343. c

Antonius Hegumenus Acrabensis episcopus in concilio Niceno, anno 787. VII. 343. a

Antonius Alifiensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 978. c. & passim toto concilio.

Antonius Brixianus episcopus in concilio Ravennensi. anno 877. IX. 320. c

Antonius Brixiensis in synodo Augustana, anno 952. IX. 635. c. in Ravennatensi anno 967. *ibid.* 678. c & 676. b.

157

Aurelius Adramytenensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 449. IV. 236. b. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 91. c. 621. c

Aurelius Afer in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 357. a. 802. d

Aurelius Clipiensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. b

Aurelius Feradimacensis episcopus in conventu Africano. anno 484. IV. 1144. d

Aurelius Asturicensis episcopus in concilio Toletano, anno 688. VI. 1307. c. anno 693. *ibid.* 1354. d

Aurelius Diensis episcopus in conventu Cabilonensi, anno 875. IX. 276. d

Aurelius Vceticensis episcopus in concilio Portuensi, anno 897. IX. 179. a

Aurelius de Chio theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 936. e

Aurelius Corismaltensis theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 937. c

Ausconius al. Basconius ecclesiæ Lecensis episcopus in concilio Toletano VI. anno 638. V. 1450. e

Ausonius Himeriæ episcopus in conciliabulo Ephesino, anno 411. III. 598. e

Ausonius Sebennytius episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 119. b. *ibid.* 274. c. 317. c. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 86. a. 176. b

Ausonius presbyter Santonicus in concilio Aurelianensi, anno 541. V. 389. b

Auspicius in concilio Regensi, anno 439. III. 1289. a. in Arausicano, anno 441. *ibid.* 1452. b. in Vasensi, anno 442. *ibid.* 1495. d

Auspicius Augustodunensis episcopus in concilio Remensi, anno 630. *vel* 625. V. 1689. b

Austerius archiepiscopus in concilio Cabilonensi, anno 915. IX. 578. e

Austindus Auxitanus episcopus in concilio Iaccetano, anno 1060. IX. 1111. d

Austindus Auscensis episc. in conventu Moyssiacensi, anno 1063. IX. 1179. a. in Auscensi, anno 1068. *ibid.* 1195. b

Austrebertus in conventu Clipiacensi, anno 659. VI. 491. d

Austregisilus al. Sulpitius Bituricensis episcopus in concilio Remensi, anno 630. *vel* 625. V. 1689. b

Austrolenus subscripsit privilegio quod Landericus parisiensis concessit monasterio sancti Dionysij, anno 658. VI. 489. a

Autacrius Medianensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. d

Autbertus Antipolitanus episcopus in concilio Narbonensi, anno 788. VII. 963. c

Autus Altabensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1146.

Auus Horreensis episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. b

Auxumanus al. Eusanius Eucarpensis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 957. c

Auxanius in concilio Arelatensi, anno 475. IV. 1044. a. c

Auxano Hierapolis Phrygiæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. b

Auxanon al. Auxianus Hierapolitanorum episcopus in concilio Constantinopolitano 553. V. 581. a

Auxentius al. Amplexus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. c. 940. c

Auxentius Ascalonitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 381. II. 955. c

Auxentius diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 277. e

Auxentius metropolita Selymbriæ *al.* Sebastensis in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 51. b. 62. a. 74. c. 94. a. 258. b

Auxentius Termissæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 957. a

Auxibius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. d

Auxibius in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Auxilaus Sarracenos episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 118. d. 268. d. 313. d

Auxilius in synodo Hibernica, anno 450. vel 456. III. 1478. a

Auxilius Gunugitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. c

Auxonius al. Ausonius Sebennitensis *al.* Sebeuntinus episc. in concilio Ephesino, anno 449. IV. 274. c. 322. e

Auxonius presbyter Apameæ in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 957. b

Aylenardus Lugdunensis episcopus in concilio Remensi, anno 1049. IX. 1036. d

Aymericus Narbonensis episcopus in concilio Heicoensi, anno circiter 947. IX. 621. e

Aymericus de Atilis *al.* Arciis procurator in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 188. b

Aymnius ab Ausuagia *al.* Ausuaga concilio Carthaginensi III. interfuit anno 256. I. 791. c. 811. d

Aymo Virdunensis episcopus in concilio Mosomensi, anno 995. IX. 747. b. & passim.

Aymo Bituricensis episcopus in concilio Bitoricensi, anno 1031. IX. 86. a. in Lemovicensi, eodem anno *ibid.* 887. b. & passim, & in Tolosano, anno 1058. *ib.* 1197. b

Aymo Maurianensis episcopus interfuit concilio Viennensi, anno 1189. XI. 1353. b

Aymo Gratianopolitanus episcopus interfuit concilio parisiensi, anno 1394. XI. 2311. c. & Basileensi, anno 1437. XII. 592. b

Ayrardus Toronensis episcopus in concilio pistiensi, anno 870. VIII. 1537. b

Azenerius abbas Miciacensis in concilio Bituricensi, anno 1031. IX. 868. c. & in Lemovicensi, eodem anno *ibid.* 872. d. & passim.

Azsbuldus Vceticensis episcopus in concilio Ausano, anno 1025. IX. 839. e

Azo Eporediensis episcopus in concilio Ticinensi, anno 876. IX. 284. b

Azo Scriniarius in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 548. a

Azo subdiaconus in conciliabulo Romano, anno 961. IX. 648. c

Azo abbas in concilio apud montem S. Mariæ, anno 971. IX. 709. e

Azo Attrebatensis episcopus interfuit concilio Laudunensi, anno 1231. XI. 446. c. concilio S. Quintini, eodem anno *ibid.* 447. d

Azzis Regiensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 305. c

B A

B*ABILO al.* Dabilo comes & procer in concilio Toletano, anno 653. VI. 411. d

Babulas Theodosiopolis episcopus subscripsit epistolæ quæ refertur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 908. c

Babulfus in concilio Romano, anno 769. VI. 1722. b

Babylas presbyter & prior monasterij sancti Danielis existentis in columna subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. d. 63. b. 75. d. 112. d. 134. c. 174. d

Bacandus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Bacanda al. Baucada Egabrensis vel Agabrensis episcopus in concilio Toletano, anno 633. VI. 410. e

Bacanda in concilio Sinuessano, anno 303. I. 942. d

Bacanda in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Bacandas presbyter in concilio Romano anno 358. IV. 1691. b

Bacchus Antiochenus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 51. c. 52. a. 74. c. 78. c. 94. c. 99. a. 258. c

Bacchus al. Batachus Baccnorum *al.* Bathenorum episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536. V. 286. b

Bacchyllus al. Bæchyllus in concilio Corinthiaco I. 601. c

Bacus laicus in synodo Landavensi IX. 592. b

Badaradus in Lotharij imperatoris edicto anno 840. VII. 1769. c

Badaradus in concilio Suessionensi, anno 833. VIII. 87. c

Badda al. Baddo in concilio Toletano, anno 389. V. 1021. c

Baddo Eliberitanensis episcopus in concilio Toletano, anno 597. V. 1604. a

Badericus presbyter in concilio Autissiodorensi, anno circiter 578. V. 961. c

Bachyllus al. Bacchyllus in concilio Corinthiaco I. 601. c

Bugadius al. Battus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. c

Babanes Hegumenus & archimandrita Thermensis in concilio Niceno, anno 787. VII. 142. b

Babanes Patricius in concilio Constantinopolitano, anno 859. VII. 978. c. & passim toto concilio.

Bajulus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 929. c

Bagus diaconus in synodo Lugdunensi, anno 830. VII. 1673. b

Balas Potentinus episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 104. a

Balbinus ecclesiæ Rosellæ episcopus in concilio Romano, anno 601. V. 1608. c

Baldebertus Basilensis episcopus in conventu Attemiacensi, anno 765. VI. 1702. c

Baldelinus de Dielie canonicus S. Andreæ legatus archiepiscopi Colon ensis, interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. a

Baldemurus episcopus in concilio Valentino, anno 855. VIII. 143. b

Baldericus Trajectensis episcopus in concilio Englenheimensi, anno 948. IX. 624. a. & passim.

Baldewinus abbas in concilio Vvestmonasteriensi. anno 1065. IX. 1294. d

Baldinus Rosellanensis episcopus in synodo Romana, anno 590. V. 1200. c

Baldolfus Tarasicensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 787. c

Baldomerus subscripsit privilegio quod Landericus parisiensis concessit monasterio sancti Dionysij, anno 658. VI. 488. c

Baldrammus Strasburgensis episcopus in concilio Triburiensi, anno 895. IX. 456. c

Baldricus Leodiensis episcopus in concilio Aquisgranensi, anno 1022. IX. 853. c

Baldricus Noviomensis episcopus interfuit concilio Audomarensi, anno 1099. X. 618. c. concilio parisiensi, anno 1105. *ibid.* 742. d. & Remensi, anno 1158. *ib.* 1181. d

Baldricus Dolensis episcopus interfuit concilio Lateranensi IV. anno 1116. X. 810. b. concilio Remensi, anno 1119. *ib.* 865. a

Baldwigius al. Valdeigius Arcavicensis *vel* Arcobricensis episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 411. a. anno 655.

359

B E

Benedictus Massiliensis episcopus interfuit concilio Valentino, anno 1248. XI. 702. d. & Insulano, anno 1251. *ibid.* 1349. b

Benedictus legatus Apostolicus præfuit cum D. Gerardo concilio Parisiensi, anno 1290. XI. 1318. c

Benedictus Vintimiliensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2217. b

Benedictus Bangorensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1413. XI. 2313 c

Benedictus Protonotarius Albergalis præpositus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. c

Benedictus Miles in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. d

Benedictus de Guillelactis clericus cameræ in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 187. a

Benedictus de Guidoleris de Perusio in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1799. a

Benedictus Adriensis episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438 XIII. 877. b

Benedictus Balneoregiensis episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 890. c

Benedictus archiepiscopus Compsanus in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 519. a

Benedictus abbas de Cones in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 511. a

Benedictus abbas sancti Pancratij in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 521. a 1170. a

Benedictus abbas de Chonero *al.* Cenco in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 1169. c

Benedictus Chiensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 29. a. anno 1514. *ib.* 106. c. anno 1515. 281. b

Benedictus de Nobilibus Aciensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 749 d

Benedictus Salviens, Vernianus episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 930. d

Benedictus Arias Montanus doctor theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 936. a

Benedictus Herba theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 936. c

F. *Benedictus* Herba Casalensis episcopus in concilio Mediolanensi, anno 1576. XV. 555. a

Benedictus Citadinus canonicus in concilio Mediolanensi, anno 1576. XV. 555. c

Benenatus in concilio Sinuessano, anno 301. I. 939. c

Benenatus Simittensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1379. d

Benenatus Timidensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. b

Benenatus Tuburbitensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1141. b

Benenatus Lambhitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. d

Benenatus Mazacensis episcopus in convento Africano, anno 484. IV. 1143. c

Benenatus Milevitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. a

Benenatus presbyter Giannatensis in concilio Aurelianensi, anno 541. V. 389. c

Benenatus in concilio Arelatensi, anno 554. V. 782. c

Benenatus al. Venenatus Egabriensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1016. c

Benenatus Semitensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 147. d

Benenatus Gurtambacariensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 148. c

Benenatus Naraggaritanus episcopus in inden Nomenum, concilio Lateranensi, ann. 649. VI. 148 c

Benenatus Cutbitanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 149 a

Benenatus Astensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 700. a

Benenatus Opitergiensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 705. a

Benenatus Perusinensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 705. d

Benenatus Eugubiensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 103. d

Benerius Turdisanus episcopus in concilio Byzaceno, anno 646. VI. 135. b

Beneservantius in concilio Sinuessano, anno 301. I. 940. c

Benjamin Dumiensis episcopus in decreto Gundemari regis de primatu ecclesiæ Toletanæ, anno 610. V. 1625. b

Benjamin Lizicaoui episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. a. 331. d. 663 c

Benjamin Parinaalensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 786. c

Benignus in concilio Romano, anno 455. IV. 1269. d

Benignus Aquævivensis episcopus in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. c. anno 499. *ibid.* 1314. c. anno 502. *ibid.* 1338. d & anno 503. *ibid.* 1367. d

Benignus in synodo Romana, anno 502. IV. 1354. a

Benignus Heraclea Pelagoniæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 416. c. 429. c. 410. b. 580. c

Benno Oinaburgensis episcopus in concilio Moguntino, anno 1071 IX. 1206. a

Benno Ocobruggensis episcopus in conciliabulo Ephordiensi, anno 1073. IX. 1230. c

Benetius al. Bornocius Fesulanus *al.* Esculanus episcopus in concilio Florentino anno 1439. XIII. 1169. a

Bensè de Aivenschnoratus in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 107. a

Beomia presbyter abbas in concilio Cloveshoo, anno 803. VII. 1190. c

Beonna in concilio Cloveshoo, anno 824. VII. 1556. b

Beorcol presbyter in concilio Cloveshoæ, anno 805. VII. 1191. c

Beornmod presbyter in concilio Cloveshoæ, anno 803. VII. 1190. b

Beornmedus Hrovensis episcopus in synodo apud Celichyth, anno 816. VII. 1485. a

Bearnoth Dux in concilio Cloveshoæ, anno 814. VII. 1556. c

Beornulfus al. Beornulf rex Merciorum in concilio Subvulfredo, anno 820. VII. 1519. a. in concilio apud Oslaveshlen anno 821. *ibid.* 1527. a. & in concilio Cloveshoæ, anno 821. *ibid.* 1527. b. & anno 824. *ibid.* 1555. a

Beorredus rex in concilio Vvintoniensi, anno 855. VIII. 245. c. 244. b

Beorthmund abbas in concilio Cloveshoo anno 803. VII. 1190. c

Beraldus de S. Ægidio in concilio Tolosano, anno 1068. IX. 1197. b

Beranda al. Braoda Portuensis episcopus cardinalis Placentinus in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 517. b. & in synodo Ferrariensi, anno 1439. XIII. 1168 b

Berardus Viridunensis episcopus in concilio Duziacensi, anno 872. VIII. 1650. d. & passim. & in Pontigonensi, anno 876. IX. 290. c

Berardus Paderbonensis episcopus in concilio Romano, anno 995. IX. 762 d

Berardus Matisconensis episcopus interfuit concilio Trenorciensi, anno 1115. X. 804. c

idem *Berardus* interfuit concilio Trenorciensi, anno 1117. X. 812.

Berardus Nimociensis episcopus interfuit concilio Nimociensi, anno 1298. XI. 1409. d

Berardus Bojoannes Camerinensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 925. b

Bercholdus de Vuidungbensi auditor Palatij in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. d

Berchtoldus Tullensis episcopus in concilio Francofurdiensi, anno 1007. IX. 785. c

Berengarius laicus in concilio Confluentino, anno 860. VIII. 698. d

Berengarius abbas in concilio Vermeriensi, anno 869. VIII. 868. b

Berengarius Massiliensis episcopus in concilio Nemausensi, anno 886. IX. 395. c

Berengarius Helenensis episcopus in convento Rivipulliensi, anno 1032. IX. 925. c. in Narbonensi, anno 1038. *ibid.* 938. a. & b. & anno 1045 *ibid.* 942. a. & in Arulensi, anno 1046. *ibid.* 941. d

Berengarius Gerundensis episcopus in concilio Narbonensi, anno 1043. IX. 942. b. anno 1054. *ibid.* 1072. c. in Barcinonensi, eodem anno *ibid.* 1077. a. in Heleneosi, anno 1065. *ibid.* 1184. a

Berengarius Barcinonensis episcopus in concilio Narbonensi, anno 1043. IX. 942. b

Berengarius Andegavensis episcopus in conventu Brionensi, anno 1050. IX. 1054. d. Item Parisiensi, eodem anno *ibid.* 1060. b

Berengarius vicecomes in concilio Narbonensi, anno 1054. IX. 1071. c

Berengarius in concilio Turonensi, anno 1055. IX. 1081. c in synodo Romana, anno 1059. IX. 1100. c

Berengarius Magalonensis episcopus interfuit concilio Biterrensi, anno 1279. XI. 1061 a

Berengarius Biterrensis episcopus interfuit concilio Biterrensi, anno 1299. XI. 1410. b

Berengarius Miserondi procurator in concilio Constantiensi, ann. 1416. XII. 188. b

Berengarius Petragoricensis episcopus in concilio Basileensi, anno 1432. XII. 491. d. anno 1438. XIII. 857. c

Berengerus Virdunensis episcopus in concilio Engilenheimensi, anno 948. IX. 624. a. & passim.

Berengerius archidiaconus in convento Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. c

Berenicianus al. Beroianus Pergensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 548. c. 634. e

Berenvvardus Hildinishelmensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 786. e

Bererius presbyter in concilio Cabilonensi, anno 915. IX. 579. e

Berengardus dux in privilegio Henrici imperatoris, IX. 816. c

Bernianus al. Berenicianus Pergensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 690. & IV. 283. c

Berinthus in synodo Antiochena, anno 341. II. 481. a

Berlaius Baro in convento Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. c

Berlandus abbas in concilio apud Montem S. Mariæ, anno 972. IX. 709. c

Bermudo Rodriguez princeps in concilio Lucensi, anno 569. V. 885. c

Bermundus Aquensis archiepiscopus interfuit concilio Monspeliensi, anno 1214. XI. 103. c

Bernaldus Matisconensis episcopus in concilio Cabilonensi, anno 875. IX. 251. c. 252. b

Bernardinus Comodensis *al.* Comaclensis episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII 877. b

Bernardinus Castrensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 29. a

D

160

B I

B L

B O

Bosochiedus abbas in concilio Rothomagensi, anno 682. vel 692. VI. 1241. b

Bosphorus Gangrensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 144. d

Bosphorius aut Bosporius Neocæsareæ metropolitanus in concilio Constantinopolitano, anno 335. V. 51. c. 55. c. 62, a. 74. c. 94. c. 99. a. 118. c. & anno 553. ibid. 180. c. 436. c

Bosphorus Colonienfis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. b

Boto episcopus in synodo Romana, anno 1015. IX. 835. a

Botredus episcopus in concilio Becanceldensi, anno 694. VI. 1558. c

Botudorus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

B R

Bracerius Marcellus Fæsulanum episcopus in concilio Tridentino, anno 1545. XIV. 748. c. anno 1547. ibid. 774. c

Bracenus al. Batrachus Paneadensis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. c

Brada Placentinus episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1519. a

Braindingus Matisconensis episcopus in concilio Vermeriensi, anno 853. VIII. 99. c

Braidingus Matisconensis episcopus in concilio Pistensi, anno 862. VIII 758. c

Branda Placentinus presbyter cardinalis in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1528. d. 1549. a. 1594. b. 1617. c. anno 1415. ibid. 184. a. anno 1417. ibid. 256. c. 1759. c

Branda al. Beranda Portuensis episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1439. XIII. 1158. b. in Florentina, anno 1441. ibid. 1:11. c

Brandea Placentinus episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2217. d

Brandila Lamobrensis episcopus in concilio Toletano, anno 683. VI. 1269. b

Braudomus in concilio Compendiensi, anno 757. vel 756. VI. 1700. c

Braunro presbyter in concilio Cabilonensi, anno 886. IX. 400. c

Braulio Cæsaraugustanæ ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1728 b. & in VI. anno 638. ibid. 1450. d

Braulio abbas in concilio Toletano, anno 693. VI. 1354. c

Bredingus Matisconensis episcopus in concilio Suessionensi, anno 853. VIII. 84. c. 92. a. Item Vermeriensi, eodem anno ibid. 99. c. 100. d. & in Tullensi, anno 850. ibid. 705. c

Brechrelmus Fontanensis episcopus in concilio Londoniensi, anno 971. IX. 706. a

Brethodus dux in concilio Vvintoniensi, anno 974. IX. 715. b

Brechenorus comes in concilio Vvintoniensi, anno 975. IX. 722. c

Britto in concilio Valentino, anno 374. II. 906. c

Brunorus de la Scala Veronensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 248. c

de *Brem* decanus ruralis in concilio Parisiensi, anno 1429. XII. 404. c

Bruanerius Duverg in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1624. c

Bruardus abbas in privilegio Henrici imperatoris, anno circiter 1013. IX. 826. d

Brun Augustensis episc. in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 787. a

Brunichildis regina in privilegio sancti Medardi Suessionensis subscripta V. 1585. c

Bruno abbas in concilio Virduneensi, anno 947. IX. 622. c

Bruno Lingonensis episcopus in concilio Remensi anno 991 IX. 738. c

Bruno Augustensis episcopus in concilio Salegunstadiensi, anno 1027. IX. 844. d

Bruno episcopus Signiensis interfuit concilio Lemovicensi, anno 1095. X. 598. d. concilio Nemausensi, anno 1096. ibid. 610. d. Turonensi, eodem anno ibid. 605. a. præfuit Pictavensi 1106. ibid. 747 b. interfuit Lateranensi, anno 1112. ibid 769. c. & Lateranensi IV. 1116. ibid. 807. b

Bruno Brixinensis episcopus interfuit concilio Viennensi, anno 1267. XI. 858. c. concilio Salzburgensi, anno 1274. ibid. 999. a. & anno 1281. ibid. 1152. c

Brunus Prænestinus episcopus in privilegio Nicolai papæ II. anno 1059. IX. 1094. c

Brunus de Bononia in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 895. a

Bruthnod dux subscripsit chartæ Edgari regis de ejiciendis clericis conjugatis, anno 964. IX. 661. c

B V

Bubulcus Vindonissus episcopus in concilio Epaonensi, anno 517. IV. 1582. a

Bulgamimus Baplebs in concilio Romano, anno 963. IX. 649. a

Budiom al. Budisius, Bodios Thebensis al. Stobiensis vel Saridonensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 54. b

Budius al. Rudius Iconici al. Iunini Philadelphius in concilio Ephesino, anno 431. III. 654 a

Bundelmontius Florentinus orator in concilio Lateranensi, anno 1513. XIV. 155. d

Bunius al. Budius Stoborum al. Stoblorum episcopus in concilio Nicæno, anno 325 II. 54. c

Bupeas Parmensis al. Bremensis episcopus in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c

Burchardus Carnotensis episcopus in concilio Suessionensi, anno 853. VIII. 81. d. 85. a. 92. a

Burchardus laicus in concilio Confluentino. anno 860. VIII. 698. d

Burchardus Vvirtzburgensis episcopus in concilio Erpfordiensi, anno 932. IX. 591. c

Burchardus Vvormatiensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1006. IX. 785. c. & passim, anno 1007. ibid. 787. a. & in Salegunstadiensi, ann. 1022. ibid. 844. d

Burchardus Laudunensis al. Lugdunensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 787 c

Burchardus Lugdunensis episcopus in concilio Ansano, anno 1025. IX. 859. c

Burchardus Viennensis episcopus in concilio Ansano, anno 1025. IX. 859. c

Burchardus thesaurarius in conventu Vindociensi, anno 1040. IX. 959. a

Burchartus in diplomate Ottonis de confirmatione jurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. IX. 646. d

Burco Vardimissensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1146. c

Burghartus comes in diplomate Ottonis de confirmatione jurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. IX. 646. c

Burgundofar subscripsit privilegio quod Landericus Parisiensis concessit monasterio sancti Dionysii, anno 658 VI. 488. c

B Y

Bynna frater regis Beornulf in concilio Cloveshou, anno 824. VII. 1556. b

Byrthus Bliensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 788. d

Byrchtelm subscripsit privilegio Edgari regis dato Vvintoniensi monasterio, anno 966. IX. 673. d

Byrsan presbyter in concilio Becanceldensi, anno 694. VI. 1558. c

Bytenius al. Bithinicus in concilio Gangrensi, anno 324. II. 414. c

Byzus al. Bizas Seleuciensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 381. II. 955. d

C A

CADALOUS antipapa in concilio Osbaciensi, anno 1062. IX. 1156. c. Item Mantuano, anno 1063. IX. 1179. d

Cadoïnus in concilio Rothomagensi, anno 682. vel 692. VI. 1241. b

Cadolo in concilio Tullensi, anno 859. VIII. 696. d

Cæcilianus Carthaginensis episcopus in concilio Romano, anno 325. I. 1409. b. in Arelatensi, anno 324. ibid. 1430. d. & in Nicæno, anno 325. II. 54. c

Cæcilianus in concilio Romano II. anno 324. I 1547.

Cæcilianus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Cæcilianus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Cæcilius in synodo Africana, anno 255. I. 716. d. anno 256. ibid. 947. d

Cæcilius episcopus a Bilta. Bida vel Bidil interfuit concilio Carthaginensi III. anno 256. I. 787. a. 803. d

Cæcilius in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Cæcilius in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Cæcilius Minnensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1146. d

Cæcilius Balianensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. b

Cælestinus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Cælestinus in concilio Ephesino, anno 431. III. 691. b

Cælestinus in concilio Arelatensi, anno 324. IV. 1023. c

Cælestinus presbyter in concilio Romano, anno 531. IV. 1691. b

Cælestius in concilio Carthaginensi, anno 412. II. 1510. c

Cælius Bonifacius presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 448. c

Cælius Bonifacius Veliternensis episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1314. a

Cælius Rusticus Minturnensis episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1314. c

Cælius Laurentius archipresbyter in synodo Romana, anno 499. IV. 1315. c

Cæsar Alexandrinus patriarcha in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 27. d

Cæsar Insulensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 205. c

Cæsar Cibo Taurinensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 923. d

Cæsar Pogga Vmbriaticensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 926. a

Cæsar comes a Gambara Tortonensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 926 b

Cæsar Iacomellus Bellicastrensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 927. c

Cæsar Ferrantius doctor theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 935. b

Cæsar Dertonensis episcopus in concilio Mediolanensi, anno 1579. XV. 703. c. anno 1582. ibid. 749. c

vento Africano, anno 484. IV. 1142. a

Cardelus Lamiggigensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. a

Carevulsus Bajocensis episcopus in conventu Vvormatiensi, anno 833. VII. 1681. b.

Cariato ecclesiæ Genavensis episcopus in concilio Valentino, anno 584. V. 977. b. in Matisconensi, anno 585. *ibid.* 988. d

Cartastro in concilio Arausicano, anno 529. IV. 1673. b

Carsolanus Martyranus episcopus sancti Marci in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 750. a

Carissimus Gispensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142 a

Carisso in concilio Romano II. anno 324. I. 1545

Carissosus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. c

Carisosus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Carosus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Caristo al. Catotio in concilio Sinuessano, anno 303. I. 959. d

Carlemannus abbas in concilio Vermeriensi, anno 869. VIII. 868. a

Carolus Magnus in concilio Vormatiensi, anno 770. VI. 1725. c. & in Valentiniano, anno 771. VI. *ibid.* b. & in concilio Vormatiensi, anno 772. VI. 1795. c. & anno 776. VI. *ib.* 1812. b. & in Villa Duricosi, anno 773. VI. 1828 c. & anno 779. VI. *ibid.* 1823. c. & in concilio Paderbonensi, anno 777. *ibid.* in Vormatiensi, anno 787. VII. 963. d. & anno 790. *ibid.* 990. c. in Francofordiensi, anno 794. VII. 1015. c. in Romano, anno 800. VII. 1158. d

Carolus Calvus in concilio Parisiensi, anno 847. VIII. 38. b. c d. Item Carisiaco, anno 849. VIII. 58. d. Item Suessionensi, anno 853. VIII. 79. b. & passim. in Vermeriensi, eodem anno 853. *ibid.* 99. c. 100. c. c. 101. c. in synodo Carisiaca, anno 857. *ibid.* 146. c. in concilio Lingonensi, anno 859. *ibid.* 673. b. in Confluentino, anno 860. *ibid.* 698 d. & in Metensi, anno 869. *ibid.* 1513. b. & passim.

Carolus magnus princeps in concilio Ovetensi, anno 873. IX. 248. c. & passim.

Carolus simplex rex in concilio Troslejano, anno 921. IX. 579. d. & Confluentino, anno 922. IX. 579. c

Carolus Catalaunensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2521. d

Carolus de Malatestis Ariminii vicarius generalis in Romandiola in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 8528. d

Carolus olim Mutinensis episcopus in concilio Ferrariensi, anno 1438. XIII. 896. a. in Florentino, anno 1439. *ibid.* 519. a. 1169 a

Carolus Senensis episcopus in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 519. a. 1169. a

Carolus Montis Regalis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 57. b

Carolus presbyter cardinalis tituli sanctæ Cæciliæ in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 272. d

Carolus a Lotharingia presbyter cardinalis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 922. b. in Remensi, anno 1564. XV. 106. d

Carolus Cicada Albinganensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 927. d

Carolus de Roucy Suessionensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 938. a. in Remensi, anno 1564. XV. 107. b. & anno 158 . *ibid.* 925. b

Carolus de Grassis episcopus Montis Falisci, postea cardinalis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 928. b

Carolus de Angennes a Rambouillet Cenomanensis episcopus, postea cardinalis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 938. d

Carolus d'Espinay Dolensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 929 c. in Turonensi, anno 1583. XV. 1014. d

Carolus de Vicecomitibus Vintimiliensis episcopus, postea cardinalis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 931. c

Carolus Grimaldus Savonensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 912. b

Carolus Borromeus presbyter cardinalis archiepiscopus Mediolanensis in concilio Mediolanensi, anno 1565. XV. 242. c. 1569. *ibid.* 337. c. anno 1573. *ibid.* 365. c. anno 1576. *ibid.* 554. c. anno 1579. *ibid.* 556. b. 705. c. anno 1582. *ibid.* 706. d. 749. c. 750. d

Carolus de Burgundia abbas in concilio Cameracensi, anno 1565. XV. 240. b

Carolus cardinalis Borbonius Rothomagensis episcopus in concilio Rothomagensi, anno 1581. XV. 864. b

Carolus de Blandecq prior de Vregio in concilio Remensi, anno 1583. XV. 922. c

Carolus le Bioda procurator in concilio Remensi, anno 1583. XV. 931. c

Carolus de Bony Engolismensis episcopus in concilio Remensi, anno 1585. XV. 991. c

Carolus du Liscoet Corisopitensis episcopus in concilio Turonensi, anno 1583. XV. 1014. d

Carolus Philippus de Rodoan Brugensis episcopus in concilio Mechliniensi, anno 1607. XV. 1571. b

Carolus Masius Yprensis episcopus in concilio Mechliniensi, anno 1607. XV. 1571. b

Carolus Reiensis episcopus in concilio Aquensi, anno 1612. XV 1639. c

Caromagnus ab Bilorma *al.* Biconia doctor theologus in concilio Remensi, anno 1585. XV. 924. d. 938. a

Carosus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 233. c

Carosus Centumcellensis episcopus in concilio Romano, anno 591. IV. 1691. a

Carosus Paralitanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649 VI. 78. b

Carpilio in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939 d

Carpilio in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Carporus presbyter subscripsit epistolæ Myrensis synodi quæ habetur in III. parte concilii Calchedonensis, ann. 451. IV. 940. c

Carpulianus al. Carpiolanus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. d. 941. c

Carterius Aquensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 541. V. 389. a

Carterius Petrocoricus episcopus in concilio Matisconensi, anno 585. V. 988. c

Carthasius monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 280. c

Casianus Vsulensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 348. II. 715. a

Casonius al. Castorius *vel* Castonius Emporitanus episcopus in concilio Ilerdensi, anno 524. IV. 1614. d. 1617. c

Casseias Emporitanus episcopus in concilio Barcinonensi, anno 540. V. 378. d

Cassianus in concilio Aquileiensi, anno 381. II. 979. b

Cassianus Vamaccorensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1582. c

Cassianus Mutinensis episcopus in synodo Romana, anno 502. IV. 1326. d. anno 504. *ibid.* 1376 d

Cassianus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 35. d. 55. b. 63. c. 78. b. 114. a. 139. b

Cassisa presbyter & archimandrita monasterii Loco Syrus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 58. b. 55. a. 63. d. 73. c

Cassisa Belabitenæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 98. c

Cassius a Macomadibus episcopus concilio Carthaginensi III. anno 256. I. 790. b. 807. d

Cassius presbyter in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. d

Cassosus Ausanensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. b

Castadius subscripsit privilegio quod Landericus Parisiensis concessit monasterio sancti Dionysii, anno 658. VI. 488. c

Castalius in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. c

Castinus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. c

Castinus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. c

Castinus Limenopoleos episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilii Calchedonensis, anno 451. IV. 928. a. 931. a

Castinus presbyter in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. d. & anno 499. *ib.* 1316. c

Castonius al. Gastorius abbas in concilio Toletano, anno 683. VI. 1269. c. anno 684. *ibid.* 1284. b

Castorius presbyter in concilio Sinuessano anno 303. I. 939 b. 943. b

Castorius diaconus Tarraconensis in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1430 c

Castorius al. Casonius Emporitanus episcopus in concilio Ilerdensi, anno 524. IV. 1617. b

Castorius al. Carottius *aut* Casonius in concilio Ilerdensi, anno 524. IV. 1614. d

Castus a Sicca concilio Carthaginensi III. interfuit anno 256. I. 791. c. 810. b

Castus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. c

Castus in concilio Romano II anno 324. I. 1545.

Castus Hispaniensis de Cæsaraugusta episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 638. d. 662. d. 678 c

Castus in concilio Carthaginensi, anno 421. II. 1579. c

Castus Pratensis *al.* Proinensis episcopus in synodo Romana, anno 502. IV. 1326. c. anno 502. *ibid.* 1334.

Castus Portuensis episcopus in synodo Romana, anno 504. IV. 1377. a

Cataphronius presbyter in concilio Arelatensi, anno 524. IV. 1613. c

Catell in synodo Landavensi IX. 394. d

Catelus al. Catellus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. c

Catellus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Catgen abbas Ildute in synodo Landavensi, anno circiter 560. V. 829. a

Cathalanus Trivultius Placentinus episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 749. d. anno 1547. *ibid.* 786. c

Catharon in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Catherius ab Aspona in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. d

Catherius in concilio Cæsaraugustano, anno 381. II. 1020. c

C I

C L

C O

Conradus Portuensis episcopus cardinalis legatus præfuit concilio Parisiensi, anno 1223. XI. 288. a. Germanico, anno 1225. *ibid.* 295. b. Lendicensi, anno 1226. *ibid.* 301. c

Conradus Moguntinus archiepiscopus interfuit conventui Moguntino, anno 1233. XI. 478. c

Conradus Coloniensis archiepiscopus præfuit concilio Coloniensi, anno 1250. XI. 783. c

Conradus Frisingensis episcopus interfuit concilio Viennensi, anno 1267. XI. 858 c

Conradus Salzburgensis archiepiscopus præfuit concilio Saltzburgensi, anno 1310 XI. 1514. a

Conradus S. Chrysogoni presbyter cardinalis Militensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2213. d

Conradus Custos decanus B. Mariæ ad gradus legatus archiepiscopi Maguntini interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. b

Conradus è Susato Spirensis canonicus legatus Roberti Romanorum regis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2238. d

Conradus de Susato doctor in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. d. anno 1417. *ibid.* 849. c. 1775. b

Conradus Pigavensis *al.* Pigamensis in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1319. b. & anno 1416. *ibid.* 186. c

Conradus de Veldeo in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1769. d

Conradus Balduini in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1776. c. 1778. a

Conradus Ratisponensis episcopus in concilio Basileensi, anno 1432. XII. 491. a

Conradus Kneulio de Dyepurgh in concilio Basileensi, anno 1432. XII. 493. c

Conradus de Lucellis Cisterciensis in concilio Basileensi, anno 1439. XII. 633. d

Conson abbas Carbani vallis in synodo Landavensi, anno circiter 560. V. 828. c

Consinius Geratesanensis *al.* Hierocæsariensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 790. d

Consortius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Constans presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 174. a

Constans Hegumenus sancti Cyriaci *al.* Quirici in concilio Nicæno, anno 787. VII. 342. a

Constans al. Constantinus Hegumenus Hippensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 343. a

Constantinopolis Diocletianopolitanus episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 545 a

Constantinus al. Constantius in concilio Sinuessano, anno 303. I. 942. c

Constantinus imperator in concilio Romano, anno 313. I. 1403. c. 1404. c. anno 315. *ibid.* 1490. d. in Nicæno, anno 325. II. 84. c

Constantinus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Constantinus Phrygiæ Pacatianæ episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 465. d

Constantinus in concilio Arausicano, anno 441. III. 1452. a

Constantinus subscripsit epistolæ synodicæ episcoporum Galliæ, anno 452. III. 1329. c

Constantinus diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 203. c

Constantinus Bostrenus episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 118. a. 261. c. 308. d. 319. b. in concilio Antiocheno, anno circiter 445. *ibid.* 644. c. in Indice Nominum.

Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 79. d. 328 b. 372. c. 384. c. 429. b 450. a. 474. b. 559. c. 605. b. 788. a. 791. 797. d

Constantinus Demetriadis episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 118. c. 263. b. 380. b. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 82. b. 179. c. 328. d. 435. b. 490. c. 601. d. 789. a

Constantinus Melitenus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 449. IV. 836. d. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 79. c. 328. b. 428. d. 449. d. 474 c 553. c. 569. d. 789. d. 791. & in synodo Romana, anno 504. *ibid.* 1377. c

Constantinus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 78. d. 325. d. 388. 406. c

Constantinus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 300. c

Constantinus presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 79. 388. a. 467. b 487. d

Constantinus Chalcidis episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 967. d

Constantinus al. Constantius Aquinas episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. c. anno 487. *ibid.* 1149. c

Constantinus Capuanus episcopus in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. c. anno 499. *ibid.* 1313. a

Constantinus Trebias episcopus in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. c

Constantinus Venafranus episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1315. a

Constantinus Hadrianopoleos *al.* Hacnanopoleos episcopus in epistola synodica veteris Epiri ad Hormisdam papam, anno incerto IV. 1441. c

Constantinus al. Constantius Vappincensis episcopus in concilio Epaonensi, anno 517. IV. 1581. b

Constantinus al. Constantius Octodorensis episcopus in concilio Epaonensi, anno 517. IV. 1581. c

Constantinus Heracleanus metropolita Europæ in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 51. c. 59. a. 74. c. 94. a. 98. c. 258. a

Constantinus monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 162. c

Constantinus Calchedonensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 426. d. 489. c. 583. a

Constantinus Midaij *al.* Mydalæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V 438. c. 583. c

Constantinus quæstor in concilio Constantinopolitano, anno 531. V. 350.

Constantinus Helensis episcopus in concilio Byzaceno, anno 646. VI. 133. d

Constantinus diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 319. a

Constantinus Taiborensis episcopus in concilio Lateranensi ano. 649. VI. 147. b

Constantinus Altoborisanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 148. c

Constantinus Dalisandus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 628. a 1041. b

Constantinus imperator in concilio Romano, anno 680. VI. 709. a. in Constantinopolitano, anno 680. *ibid.* 713. a. 1044. b

Constantinus Baratanus *al.* Baratensis vel Barrensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849. d. 1032. c. 1081. b. & in Quinisexto, anno 691. *ibid.* 1200. d

Constantinus Tibriadensis episcopus in concilio Constantinopolitano, ann. 680. VI. 1240. a

Constantinus Lampsaciensis episcopus in concilio Constantinopolitano, ann. 680 VI. 1041. c

Constantinus Egabrensis episcopus in concilio Toletano, anno 688. VI. 1308. a

Constantinus Pissinuntensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 691. VI. 1189. a

Constantinus Mambiadensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1201. b

Constantinus Eudociadensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 691. VI. 1201. d

Constantinus Aucensis episcopus in concilio Toletano, anno 693. VI. 1352. c

Constantinus presbyter Romanus in concilio Romano, anno 721. VI. 1438. d

Constantinus Anagnicosis episcopus in epistola duodecima Pauli papæ I. de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, anno incerto VI. 1693. c

Constantinus cardinalis presbyter Romanus in epistola duodecima Pauli papæ I. de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, anno incerto VI. 1693. c

Constantinus Constantiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 39. d. 323. c. 661. 704. b

Constantinus Gangrensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. a. 326. c. 662. 705. d

Constantinus Pergensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. a. 327. a. 662.

Constantinus Carines *al.* Canotensis *vel* Carinensis episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 426. 330. b. 662

Constantinus Leontiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. b. 330 a. 662. 706. c

Constantinus Regiensis *al.* Chiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. b. 317. d. 662.

Constantinus Mastaorensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. d. 331. a

Constantinus diaconus & vicarius Agathensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. c

Constantinus Iuliopolitanus *al.* Heliopolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. a. 331. c. 663. c

Constantinus Cæsarensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. c. 334. d. 664. c

Constantinus Zelensis *al.* Zalensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. d. 333. b

Constantinus Cratiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. d. 333. c. 664. d

Constantinus Asimensis *al.* Sasimorensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. d

Constantinus Thensis *al.* Tiensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. c. 335. d

Constantinus Candibensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. c

Constantinus Alabandensis *al.* Alabandonensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 46. a. 333. c. 665. a

Constantinus Ambladensis *al.* Ambladonensis *vel* Amaladensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 46. b. 338. c. 665. c

Constantinus Eucarpiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 46. b. 338. b

Constantinus Cotyaiensis *al.* Cotyoensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 46. b. 338. b

365

Quinifcain, anno 692. VI. 1280. b

Cosmas Myrhinensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. d. 331. c. 663. d

Cosmas Hegumenus sanctæ Dei genitricis Paradisij in concilio Nicæno, ann. 787. VII. 346. a

Cosmas al. Constantinos Hegumenus S. Petri Hyoendicosium in concilio Nicæno, anno 787. VII. 346 c

Cosmas diaconus (notarios) in concilio Nicæno, anno 787. VII. 347. c

Cosmas Homanensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 103. a

Cosmas presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1004. a

Cosmas Adrianopolensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1110. d. & passim.

Cosmas magnus ecclesiarcha & Diceophilax in synodo Constantinopolitana, anno 1441. XIII. 1372. d

Cosmas Damianus abbas in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 912. d. 934. b

Cosmas Caiandriensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1563. XV. 787 a

Cosmus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Cosmus Andrapolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 98 b

Cosmus Lavcij clericus in concilio Constantinopolitano, anno 1417. XII. 1778. d

Cosmus Palma Fronteyus doctor in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 914. c

Cosmus Clausse Carbalaunensis episcopus, par Franciæ in concilio Remensi, anno 1563. XV. 913. b 934. c

Cossinius Hieriocæsariensis *al.* Cisessinius vel Cussinus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 190. c. 231. c. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 87. d. 133. b. 376. c. 441. d. 453. b. 573. c. 808 c

Cottus in concilio Bracarensi, anno 563. V. 843. b

C R

Cratianus al. Cratinus *seu* Gratianus Panormensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 433. c. 792 b

Cratinus al. Gratianus Panemutensis *al.* Phanemutensis episcopus in synodo Romana, anno 501. IV. 1368. d

Crescens Cirtensis episcopus concilio Carthaginensi interfuit anno 256. I. 788. d. 806. d

Crescens in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. d. 941 c

Crescens diaconus Arpiensis in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1429. d

Crescens Vagensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 348. II. 713. d

Crescens Cicsitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. a

Crescens Baffadensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1143. b

Crescens Clipiensis episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. c

Crescens presbyter S. Laurentij in concilio Romano, anno 601. V. 1609. a

Crescens Lucrensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. c

Crescens Tiburnicensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 147. a

Crescens Vincensis episcopus in concilio Romano, anno circiter 680. VI. 579. c

Crescentianus Arenensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1381. a

Crescentianus Germaniensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1143. a

Crescentianus presbyter in synodo Romana, anno 499. IV. 1316. c. anno 502. *ib.* 1324. b

Crescentinus Ceiensis episcopus IV. concilij Constantinopolitani condemnationi subscripsit, anno 869. VIII. 1093. e

Crescentio in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939 c

Crescentio presbyter in concilio Romano, anno 531. IV. 1691. b

Crescentius in concilio Sinuessano, anno 303. I. 941. c

Crescentius Tacaratensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. a

Crescentius presbyter in synodo Romana, anno 499. IV. 1316. a

Crescentius Libycensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. c

Crescentius Locrensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 362. a

Crescentius presbyter in synodo Romana, anno 826. VIII. 104. a

Crescentius Tribensis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. d

Crescentius Caballi marmorei in conciliabulo Romano, anno 963 IX. 649. a

Crescentius Silvæ candidæ episcopus in concilio Romano, anno 993. IX. 742. a

Crescentius cardinalis S. Callisti in concilio Romano, anno 993. IX. 742. b

Crescentius Phalarisanus episcopus in synodo Romana, anno 1015. IX. 835. c

Crescentius Nepesinus episcopus in synodo Romana, anno 1015 IX. 836. a

Crescentius cardinalis tituli S. Stephani in synodo Romana, anno 1015. IX. 836. c

Crescentius diaconus in synodo Romana, anno 1015. IX. 836. d

Crescentius Sabinensis episcopus interfuit concilio Lateranensi IV. anno 1116. X. 810. a

Cresces al. Græces in concilio Romano II. anno 324. I. 1545

Crescas Sestensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1146. c

Cresces Tigabitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1146. c

Cresces Sarafensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. c

Crescēs Cafalensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 147. c

Crescitarus al. Crescitutus Bicirensis episcopus in concilio Toletano, anno 683. VI. 1269. a

Crescituras Titulitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1141. b

Crescituras Cellensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148. a

Crescituras civitatis Bossa provinciæ proconsularis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 584. a

Crescituras Bufitanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 148. c

Crescituras al. Crescitatus Bicirensis episcopus in concilio Toletano, anno 683. VI. 1269. a

Crescianus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Cresconius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 712. d

Crescianus Tubinicensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1377. c

Cresconius Temonianensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1380. b

Cresconius in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. c

Cresconius in concilio Milevitano, anno anno 416. II. 1544. c

Cresconius al. Honorius in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. a

Cresconius Tenoonensis episcopus in convento Africano, anno 484. IV. 1141. a

Cresconius Amporensis episcopus in conventu Africano; anno 484. IV. 1142. d

Cresconius Tharasensis episcopus in convento Africano, anno 484. IV. 1243. a

Cresconius Zabensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1143. c

Cresconius Temoniasensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1141. d

Cresconius Oensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 2148. a

Cresconius Tudertinus episcopus in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. c. anno 499. *ibid.* 1314. c. anno 501. *ibid.* 1326. c. anno 502. 1338. c. & anno 504. *ibid* 1377. c

Cresconius in synodo Romana, anno 501. IV. 1314. a

Cresconius Dimensis episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. a

Cresconius Simingitanus episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. c

Cresconius municipij Zaiarchsis provinciæ Numidiæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. d 581. d

Cresconius al. Crescēs miser sanctæ ecclesiæ catholicæ Guicoilitanæ provinciæ Numidiæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. b. 581. c

Cresconius Iriensis episcopus in concilio Coyacensi, anno 1050. IX. 1063. c

Cresconius Compostellanus episcopus in concilio Compostellanio, anno 1056. IX. 1087. b

Cretamsanus Afrodisius episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 791. d

Crisentianus Leptis episcopus in concilio Byzaceno, anno 646. VI. 133. a

Criscontus Vculensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 148. d

Crisolatus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Crispianus al. Crispinianus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. d

Crispianus Subaugustanus episc. in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. c

Crispinus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. c

Crispinus in concilio Romano II. anno 324 I. 1541.

Crispinus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. d

Crispinus ecclesiæ Ticinensis episcopus subscripsit epistolæ Eusebij Mediolanensis ad Leonem I. III. 1351. c

Crispinus Tabadcarensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. b

Crispinus abbas in concilio Toletano VII. anno 646. V. 1841 c

Crispulus Volitensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1381. c

Crispus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 941. c

Crittonianus Aphrodisiadensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 82. a. 328. c. 373. b. 421. c. 431. b. 503. d. 533. a. 569. d. 791. 800. a. 816. a. In synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1370. a

Cronras comes in diplomate Ottonis de confirmatione jurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. IX. 646. c

Cronton Basendunensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 791. a

Crusius Insulensis episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII 890. c

Croton Pertensis episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1368. d

C V

Cuinus clericus in synodo Landavensi IX. 391. b

Cyrillus al. Cyrius diaconus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 669. c

Cyrillus diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 789. a

Cyrillus Anazarbensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 787. c

Cyrillus Subsetanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 789. a

Cyrillus Gazenus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 518. V. 191. c

Cyrillus monachus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 41. b. 327. c. 662.

Cyrillus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 706. c

Cyrillus Nicænus episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 785. c

Cyrillus Heracleensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 786. c

Cyrinus al. Cyriacus Paterinus *al.* Psiaci episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 373. d. 455. d. 457. a. 804. c. subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij, eodem anno *ibid.* 940. b. & in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369. c

Cyrinus Patalensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 791. b

Cyrinus Ococandenos episcopus subscripsit epistolæ Myrensis synodi quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 940. b

Cyrio al. Cyrion Ægyptiorum in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 54. d. 63. d. 63

Cyrio al. Cyrion Dadimorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. c 584. c

Cyrio al. Cyrion Lotensis *al.* Lophensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43 c. 534. c. 664. c

Cyrion Philadelphia episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. a. anno 341. *ibid.* 559.

Cyrion presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536 V. 54. a. 110. b. 131. a

Cyrion al. Cyrio Ægyptiorum in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 54. d. 65. a. 75. c

Cyrion al. Cyrio Dadimorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. c. 584. c

Cyrion al. Cyrio Lophensis *vel* Lotensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. c. 534. c. 654. c

Cyrotus a Roco episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 781. b

Cyrus Aphrodisiadensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 464. a. 536. b. & IV. 283. b. 690. anno 449. IV. 111. c. 257. d. 303. b. 505.

Cyrus Achæorum episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 541. & IV. 285. b

Cyrus Marcopolitanus episcopus in conciliabulo Ephesino, anno 441. III. 599. b

Cyrus Babulinnæus *al.* Babylonius episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 119. a. 272. d. 516. d. in concilio Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 321. b

Cyrus Anazarbinus *al.* Anazarbi vel Anazarbenensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 79. d. 328. b. 428. c. 450. c. 474. b. 795. 797. d

Cyrus al. Cyrillus Sinlandensis *al.* Sinandi vel Syncandensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 91. a. 336. c. 376. a. 439. b. 451. a. 600. c. 791. c. 808. b. & in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369. a

Cyrus Cybistensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 377. c. 451. a 789 c. in synodo Romana, anno 504. *ibid.* 1379. c

Cyrus presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 632. d

Cyrus in synodo Berythensi quæ relecta est in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 637. c

Cyrus Leontij diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 669. b

Cyrus al. Cyrillus diaconus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 669. c

Cyrus subdiaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 672. c

Cyrus Onosarthæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 915. c

Cyrus Cubistuliæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 937. c

Cyrus Masiamnim episcopus subscripsit epistolæ quæ refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 125. c

Cytherius diaconus Vrsolensis in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1430. c

D A

DABILO *al.* Babilo comes & proces in concilio Toletano, anno 653. VI. 411. d

Dachus al. Dagathius *vel* Dathes Berenices episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. b

Dacius Macedoniæ episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 14. c

Dadas Batenorum episcopus in concilio Antiocheno, anno circiter 445. IV. 644. c

Dadas Chomarenus episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 925. a

Dadas presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 51. e. 110. b. 131. a

Dadas Cajumæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 54. e. 63. a. 71. c

Dada subscripsit privilegio quod Berthefridus Ambianensis concessit Corbeiensi monasterio, anno circiter 669. VI. 529. c

Dado Virdunensis episcopus in concilio Metensi, anno 888. IX. 412. d. in Triburiensi, anno 895. *ibid.* 466. c

Dadoes diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 669. c

Daghelm presbyter abbas in concilio Clovesho anno 803. VII. 1190. d

Danebrecht Vvegorarensis episcopus in concilio Clovesho, anno 803. VII. 1190. d

Danebertus Huicciorum episcopus in synodo apud Celichyth, anno 816. VII. 1485. a

Dagathius al. Dachis *vel* Dathes Berenices in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. b

Dagbertus archiepiscopus Pisensis cardinalis interfuit concilio Lemovicensi, anno 1095. X. 598. c. Nemausensi, anno 1096. X. 610. c

Dagbertus Agathensis episcopus in concilio Tullensi, anno 860. VIII. 705. d

Dageno Magdeburgensis episcopus in concilio Francofurdiensi, anno 1007 IX. 787. a

Daibertus Bituricensis episcopus in concilio Remensi, anno 991. IX. 738. c

Daimbertus Senonensis archiepiscopus præfuit concilio Stampensi, anno 1099. X. 716. c. concilio Floriac. anno 1110. *ibid.* 765. c. interfuit concilio Trecensi, anno 1104. *ibid.* 740. c. concilio Parisiensi, 1105. *ibid.* 742. d. & Remensi, anno 1119. *ibid.* 855. c

Dalila al. Davila Complutensis episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 412. d

Dalmatius in concilio Ephesino, anno 431. III. 683. c

Dalmatius Cyalcenensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. IV. 283. d. 545. d. 690.

Dalmatius Nentinæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 966. d

Dalmatius Rutenensis episcopus in concilio Arvernensi, anno 535. IV. 1805. b. in Aurelianensi, anno 541. V. 388. d

Dalmatius Tinnisensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. c

Dalmatius abbas Saviniacensis in concilio Ansano, anno 1070. IX. 1201. a

Damascenus Cisrensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 787. a

Damascenus Rhendinensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 787. c

Damascius tribunus in synodo Berytensi quæ selecta est in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 637. c

Damete al. Daniel Amasiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. a

Damianus Sidonensis *al.* Ogdonensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. c. 324. d. 376. d. 445. b. 454. c. 588. d. 787. d. 800. d

Damianus Calitnicopolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 86. d. 788. b. Subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis. 918. a

Damianus Sozusæ *al.* Sosytanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 416. c

Damianus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 419. d

Damianus Mysensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 58. c

Damianus Miletopoliensis episcopus in concilio Constantinopolitano. anno 869. VIII. 104. c. & passim, anno 870. *ibid.* 1126. & passim.

Damianus clericus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 980. c. & passim

Damianus Muldoblachiensis episcopus in concilio Florentino, anno 1438. XIII. 18. b. anno 1439 *ibid.* 519. a

Damianus Assinensis *al.* Assisiensis episcopus in concilio Florentino, ann. 1439. XIII. 1169. b

Damianus archiepiscopus Moldoblachiæ in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 1171. a

Daniel Dardaniensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. IV. 285. b

Daniel Coloniensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 468. c. 536. c. 650. b 651. c. 694. a. & IV. 283. d

Daniel Darensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 484. b. 544. c

Daniel Panstinopolitanus episcopus in conciliabulo Ephesino 441. III. 599. b. 614. b

Daniel Carrhensium *al.* Berrhœensium episcopus in concilio Antiocheno, anno circiter 445. IV. 644. c

Daniel Cadunlensis *al.* Cadensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 32. d. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 90. c. 333. c. 416. b. 596. c. 792. b. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369. c

F

D O

Elias diaconus Arhinoitensis in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 322. a

Elias Vco-lutanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 790. d

Elias Seleuciæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anni 451. IV. 916. e

Elias Ioppenus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 518. V. 191. d. & anno 536. *ibid.* 283. c

Elias Zenopolitanus *al.* Cynnopolitanus episcopus in concilio Tyrio, anno 518. V. 202. d

Elias Cæsareæ Adrianopolis *al.* Arcopolitanus Bithyniorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 52. d. 59. c. 74. a. in Hierosolymitano, eodem anno 181. d

Elias diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 141. d

Elias diaconus testis auditor in actione contra Petrum Apameensem episcopum V. 242. d

Elias Diocletianopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. a. 585. a

Elias Cauticensis episcopus in decreto Gondemari regis de primatu ecclesiæ Toletanæ, anno 610. V. 1621. e

Elias Libybætanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. a

Elias Iconiensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189. b

Elias Dasimorensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189. c

Elias Cretensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 59. d. 323. c. 661. 704. c

Elias episcopus in concilio Valentino, anno 855 VIII. 145. a

Elias presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 978. b. & passim toto concilio.

Elias Vasionensis episcopus in concilio Mantalensi, anno 879. IX. 351. e

Elias Æduensis episcopus interfuit concilio generali Viennensi, anno 1311. XI. 1561. c

Elias Anicleosis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1617. c. anno 1416. *ibid.* 184. c

Elias Petragoricensis episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 890. e

Eliga presbyter in concilio Toletano, anno 656. VI. 470. e

Eligius Noviomensis episcopus in concilio Cabilonensi, anno circiter 650. VI. 391. e

Eligius subscripsit privilegio quod Landericus Parisiensis episcopus concessit monasterio S. Dionysij, anno 658. VI. 488. c. in conventu Clipiacensi, anno 659. *ibid.* 491. a

Elinandus Laudunensis episcopus in concilio Remensi, anno 1059. IX. 1107. d. in Compendiensi, anno 1085. X. 407. a. in Parisiensi, anno 1092. *ibid.* 482. c

Eliodorus a Nicopoli episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 663. a

Eliodorus Amathuntes episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 792. d

Elised abbas in synodo Landavensi IX. 394. b

Eliseus Theodinus Soranus episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 750. a

Eliseus Capys theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 936. b

Ella in concilio Toletano, anno 653. VI. 411. d. anno 655. *ibid.* 418. e. anno 681. *ibid.* 1237. a. anno 693. *ibid.* 1355. a

Ella Segonticensis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1236. e. anno 683. *ibid.* 1269. a. anno 684. *ibid.* 1284. e

Ella comes in concilio Toletano, anno 693. VI. 1355. a

Elladius presbyter in concilio Autissiodorensi, anno circiter 578. V. 962. a

Ellfsius minister in concilio Londoniensi, anno 971. IX. 706. c

Ellphere Dux in concilio Londoniensi, anno 971. IX. 706. b

Ellstanus episcopus in concilio Londoniensi, anno 971. IX. 706. a

Elnodus Glestoniensis abbas in concilio Anglicano, anno 1072. IX. 1212. b

Elpheh abbas in concilio Londoniensi, anno 971. IX. 706. b

Elpidephorus Anastasiopoleos Cariæ provinciæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 584. c

Elpidius Comanensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 53. c

Elpidius Ebonensis *al.* Ecsiarum *aut* Coromanensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. d

Elpidius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. d

Elpidius presbyter in synodo Illyrica, anno 363. II. 830. d. e

Elpidius presbyter Antinchenus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. c

Elpidius Dionistensis *al.* Dionysiensis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. e

Elpidius presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 233. e

Elpidius in synodo Ephesina, anno 449. IV. 126. e. & passim tota synodo.

Elpidius Thermensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. a. 312. c. 377. a. 414. c. 419. c. 591. b

Elpidius Thermensis monasterij in synodo Romana, anno 504. IV. 1377. d

Elpidius presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 447. d. 418. e

Elpidius presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 447. c. 458. e

Elpidius Myreenonthermis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 789. c

Elpidius al. Empedius Volaterranus episcopus in synodo Romana, anno 501. IV. 1327. e. anno 502. *ibid.* 1339. a. anno 503. 1380. b. anno 504. *ibid.* 1377. b

Elpidius in synodo Romana, anno 501. IV. 1334. a

Elpidius presbyter & archimandrita monasterij Basiani subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 35. b. 75. c. 211. c. 134. e

Elpidius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 138. a

Elpidius Ancyræ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 98. b

Elpidius ecclesiæ Carcassonensis *al.* Cycradonensis episcopus in concilio Toletano V. anno 636. V. 1738. d. in VI. anno 638 *ibid.* 1450. b

Elpidius Thermarensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1197. d

Elpidophorus Cuizitanus *al.* Chositanus *vel* Cuicialitanus episcopus in concilio Carthaginensi, anno 348. II. 717. a

Elpidophorus Colculitanus episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1636. b

Elpidophorus Anastasiopolitanus Cariæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553 V. 418. c

Elsias Rastelis Regensis episcopus in concilio Aquensi, anno 1585. XV. 1188. b

Elsinus archidiaconus Starensis in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 187. c

Elsius Scholaris in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 190. a

Elstanus Schirburnensis episcopus in concilio Kingesburiæ, anno 850. VIII. 76. a

Elvid clericus in synodo Landavensi IX. 391. b

Elian laicus in synodo Landavensi IX. 391 b

Elurion in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c

Eluvinus abbas in concilio Anglicano, anno 1072. IX. 1212. c

Elzearius Diniensis episcopus interfuit concilio Avenionensi, anno 1337. XI. 1854. a

E M

Emard de Chavaigniac doctor theologus Parisiensis in concilio Bituricensi, anno 1584 XV. 1115. a

Emblardus Lugdunensis episcopus in concilio incerti loci, anno 955. IX. 639. c

Embracius a Nisileto *al.* Mileto episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 712. c

Embricha Augustensis episcopus in concilio Moguntino, anno 1070. IX. 1206. c

Embrinus de Cannis abbas interfuit concilio Narbonensi, anno 1374. XI. 2510. c

Emericus de Archiis in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1799. a

Emericus ad Bellicensem ecclesiam electus episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 877. b

Emericus de Bregelonne Lemovicensis episcopus in concilio Burdigalensi, anno 1624. XV. 1681. c. 1689. d

Emeritus Barca in concilio Eliberitano, anno 305. I 982. c

Emeritus Cesoricensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1336.

Emeritus Mocrinsis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148. a

Emeritus Ebredunensis episcopus in concilio Matisconensi, anno 585. V. 988. c

Emerius Saget in concilio Turonensi, anno 1583. XV. 1055. c

Emeterius in concilio Arelatensi, anno 524. IV. 1614. a

Emeterius comes in concilio Toletano, anno 653. VI. 458. b

Emila Barcinonensis episcopus in decreto Gundemari regis de primatu ecclesiæ Toletanæ, anno 610. V. 1625. a

Emila in concilio Egarensi, anno 614. V. 1645. c

Emila Elicitanensis episcopus, qui & Dotanensis in concilio Toletano, anno 688. VII. 1307. d

Emilla Conimbrensis episcopus in concilio Toletano, anno 693. VI. 1354. e

Emino Asculanensis episcopus in synodo Romana, anno 1015 IX. 835. d

Emma regina in diplomate Canuti regis, anno 1018. IX. 817. d

Emmanuel Tracagnoti Volotis in synodo Basileensi, anno 1438. XIII. 859.

Emmo Atrebatensis episcopus in concilio Remensi, anno 630. vel 625. V. 1689. c

Emmo episcopus subscripsit privilegio quod Bertefridus Ambianensis concessit Corbeiensi monasterio circa annum 669. VI. 519. c

Emmo archidiaconus in concilio apud montem S. Mariæ, anno 972. IX. 709. d

Emmanius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 712 d

Empidius al. Elpidius Volaterranus episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1368. b

Epiphanius

173

800. a. 826. b. in Romana, anno 503. *ibid.* 1369. d

Eusebius presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 233. b

Eusebius Ancyranus episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 225. c. 217. c. in Constantinopolitano concilio, eodem anno *ibid.* 213. b. in concilio Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 79. b. 178. b 462 a. 470. a 550. c. 704. d. 793.

Eusebius Tapiritanus *al.* Doberitanus, *aut* Dabiritanus episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 265. d. 320. b. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 91. d. 316. c. 490. b. 601. a. 786. a

Eusebius Taperius *al.* Doberius in synodo Ephesina, anno 449. IV. 288. c

Eusebius presbyter Laodicenus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 82. c

Eusebius Seleocobeliensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. a. 329. b. 377. c. 444. c. 484. a. 487. b. 588. a. 801. c

Eusebius al. Eleutherius Apolloniensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 91. c. 356. c. 377. d. 491. b. 600. a. 789. a. Subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis *ibid.* 975. c

Eusebius Cyzici episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 555. c

Eusebius subdiaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 671. c

Eusebius Anquitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 789. b

Eusebius Cottinensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 792. a

Eusebius Arethusæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 916. c

Eusebius subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis anno 451. IV. 919. d

Eusebius Abydanus episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 921. a

Eusebius Suficazienis episcopus in conventu Africano, anno 451. IV. 1142. c

Eusebius presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 79. 318. a. 467. b. 487. d

Eusebius presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 328. d. 555. a. 569. c 795. e

Eusebius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 668. c

Eusebius Namnetum episcopus in concilio Turonico, anno 461. IV. 1053. a

Eusebius Sortinos episcopus in concilio Romano. anno 465. IV. 1060. c

Eusebius Senensis episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. c

Eusebius Iubaltianensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1145. d

Eusebius Obbizanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1146. d

Eusebius in synodo Romana, anno 502. IV. 1314. b

Eusebius Fanestris *aut* Favestrensis episcopus in synodo Romana, anno 502. IV. 1350. b. anno 501. *ibid.* 1367. d

Eusebius Cotyaiorum episcopus in synodo Romana, anno 503 IV. 1369. b

Eusebius Aurelianensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 511. IV. 1420. b

Eusebius in concilio Aurelianensi, anno 533. IV. 1783 b

Eusebius Larissenus episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 215. d

Eusebius presbyter & prior monasterij quod vocatur Symeon, subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 35. c. 54. c. 61. c. 75. c

Eusebius diaconus Amidanensis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 46 b

Eusebius metropolitanus Cyzici in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 59. a. 74. c. 94. a. 98. c. 258 a

Eusebius antiquæ civitatis *al.* Palæopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 62. b. 74. d. 95. a. 259. d

Eusebius Canorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 97. c. 98. c

Eusebius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 139. a

Eusebius presbyter testis auditus contra Petrum Apameensem episcopum V. 142. c

Eusebius Sanctonicus episcopus in concilio Aurelianensi, anno 549 V 398. c

Eusebius Tyri episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 426. d. 429. c. 514. a. 581. a

Eusebius ecclesiæ Antipolitanæ episcopus in concilio Arelatensi, anno 554. V. 782. b

Eusebius presbyter in concilio Lugdunensi, anno 567. V 849. c

Eusebius ecclesiæ Matisconensis *aut* Matiscensis episcopus in concilio Matisconensi, anno 581. V. 972. c. anno 585. *ib.* 988. b. in Valentino, anno 585. *ibid.* 975. b. anno 584. *ibid.* 976. c

Eusebius ecclesiæ Tricastinæ episcopus in concilio Valentino, anno 584. V. 977. b

Eusebius Tarraconensis episcopus in decreto Gundemari regis de primatu ecclesiæ Toletanæ, anno 610. V. 1624. c

Eusebius Valeriensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1727. d. in V. anno 636. *ibid.* 1758. a

Eusebius Bastitanæ ecclesiæ *al.* Bigerrensis episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1727. c. in V. anno 636. *ib.* 1758. c

Eusebius in concilio Egarensi, anno 614. V 1645. c

Eusebius Arellanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. a

Eusebius Oscensis episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 420. a

Eusebius Turonensis episcopus in conventu Attiniacensi, anno 765. VI. 1702. d

Eusebius presbyter cardinalis in epistola duodecima Pauli papæ I. de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani Sylvestri. VI. 1694. a

Eusebius Andegavensis episcopus in concilio Remensi, anno 1049. IX. 1036. c

Eusebius de Parma abbas in concilio Tridentino, anno 1551 XIV. 815. a

Eusebona Palatinus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 492. d. 499. b

Eusius al. Eusebius Clazomenus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 790. c

Eusemius al. Eusevius a Mignenia *vel* Magnenia episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. c

Eusindus Ilcidcosis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1107 d

Eusenius Rosmiensis *al.* Suphaninensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451 IV. 788. c

Eusicius al. Eupsychius Tyanensis episcopus in concilio Niceno, anno 325. II. 52. c

Eusicius al. Eupsychius abbas in concilio Toletano, anno 653. VI. 421. a

Eusicius Segobricensis episcopus in concilio Toletano, anno 655. VI. 458. b

Eustachius in concilio Antiocheno, anno 341. II. 561 a

Eustachius al. Eustathius epistolæ synodicæ episcoporum Galliæ subscripsit, anno 452. III. 1329. c

Eustachius al. Eustochius *vel* Eutychius Docimiensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 190. b. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 441. d. 597. c

Eustachius al. Eustathius Berytus *aut* Berytensis episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 118 a. 174. a. 262. c. 308. c. in Calchedonensi, anno 451. *ib.* 82. d. 328. c. 459. c. 470. a. 553. c. 585. a. 632 c. Subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij, eodem anno *ibid.* 921. c

Eustachius al. Eustathius Sarracenus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 92. a. 557. b. 376. b. 441. c. 458. b. 601. d. Subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij, eodem anno *ibid.* 913. a

Eustachius aut Eustathius Philadelphiorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 518 V. 170. a

Eustachius vel Eustathius Tiberiopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 535. V. 62. b. 74. d. 95. b. 99. a. 259. c

Eustachius in concilio Mopsuesteno, anno 550 V. 499. a

Eustachius presbyter in concilio Romano, anno 741. VI. 1551. b

Eustachius presbyter in concilio Romano, anno 745. VI. 1516. d

Eustachius aut Eustathius Erythrensis episcopus in concilio Niceno, anno 787. VII. 41. d

Eustachius subdiaconus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1004. d

Eustachius Spatharius in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1117. c. & passim.

Eustachius filius Regis Stephani interfuit concilio Londoniensi, anno 1140. X. 1024. b

Eustachius de Foquembergue magister in artibus legatus Universitatis Parisiensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2122. a

Eustachius du Bellay Parisiensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 926. c

Eustachius de Brabant decanus in concilio Cameracensi, anno 1565. XV. 101. b

Eustachius Nivernensis episcopus in concilio Senonensi, anno 1612. XV. 2628. c

Eustacius ab Epiphania episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. c

Eustasius al. Eustathius Arethusius episcopus in concilio Niceno, anno 325. II. 51. c

Eustasius al. Eustathius Prusensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 381. II. 957. d

Eustasius Cremonensis episcopus in synodo Romana, anno 502. IV. 1327. a

Eustasius abbas in concilio Matisconensi, anno 627. V. 1686 b

Eustathius Antiochenus episcopus in concilio Niceno, anno 325. II. 51. d. 76. a. 84. c

Eustathius al. Eustasius Arethusius episcopus in concilio Niceno, anno 325. II. 51 c

Eustathius Sebastenus episcopus in concilio Ancyrano, anno 358. II. 790. c. in

Felix

F I

F V

G A

vel Pontida in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 521. a. 1170. b

Gabriel patriarcha Dyrrechicenus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 28. n. anno 1514. *ibid.* 204. a. anno 1515. *ib.* 280. c

Gabriel Barensis archiepiscopus in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 174. d

Gabriel Calvensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1513. XIV. 176. n

Gabriel Galisnensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 185. n

Gabriel Palzotus auditor Rotæ, postea episcopus Bononiensis & diaconus cardinalis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 933. c

Gabriel le Veneur Ebroicensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 925. a

Gabriel de Bouverij Andegavensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 925. e

Gabriel de monte sancti Sabini Æsinus episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 927. e

Gabriel Vertarellus theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 937. d

Gabriel Caille canonicus in concilio Cameracensi, anno 1565. XV. 200. d 239. e

Gabriel Varnensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 787. e

Gabriel Trajapolitanus *sive* Maronensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 787 a

Gabriel Phanariensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 787 c

Gabriel Aurelianensis episcopus in concilio Senonensi, anno 1612. XV. 1628. e

Gadefredus in conventu Clipiacensi, anno 659. VI. 491. d

Gadericus Velitrenensis episcopus in concilio Pontigonensi, anno 876. IX. 291. a

Gaffredus Tolosanus archiepiscopus interfuit concilio Vaurensi, anno 1368. XI. 1975 n

Gaianus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 31. e. 62. d. 74 d

Gaillardus Olorensis episcopus interfuit concilio Nogaroliensi, anno 1290. XI. 1355. e

Gaius diaconus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. b

Gaius in concilio Sardicensi, anno 347. II 679. e

Gaius in concilio Alexandrino, anno 362. II. 809. e

Gaius in concilio Singedimiño in Mysia anno 366. II. 840. c

Gaius Suedron...nsis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 792. a

Gaius Vaitensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. n

Gaius Adfinuadensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. c

Gaius Sysdrensis episcopus in synodo Romana, anno 503. IV 1369. b

Gaius Tacapitanæ plebis episcopus legatus provinciæ Tripolitanæ in synodo Carthaginensi, anno 523 IV. 1641. a

Gajumas Marcopolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 788. b

Gajumas Insclcs *al.* Inseles episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 738. c

Galactorius de Benarno episcopus in concilio Agathensi, anno 506. IV. 1395. a

Galanus Empuritanensis episcopus in concilio Cæsaraugustano, anno 592. V. 2601. a. in Barcinonensi, anno 599. *ib.* 1606. d

Galasius Bellunensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 28. e

Galasius Sarsinatensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 28. d

Galatius Melensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 339. n

Galato presbyter in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. c. 127. b

Galato archipresbyter in synodo Nicæna, anno 787. VII. 663. n

Galba in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. e

Galeatius de Mantua in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII 891. a

Galeatius Florimontius Aquinatensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 750 d

Galeatius Roscius Assisiensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 927. e

Galvardus episcopus Tolosanus interfuit concilio Viennensi generali, anno 1311. XI. 1567. d

Gallicanus in concilio Carpentoracensi, anno 527. IV. 1654. b. in Vasensi, anno 529. *ib.* 1681 b

Gallicanus Ebredunensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 541. V. 388 c

Gallomagnus ecclesiæ Trecassinæ episcopus in concilio Parisiensi, anno 573. V. 920. b. in Matisconensi, anno 581. *ibid.* 971. d

Gallus in synodo Laudavensi. IX. 392. d

Gallus Ticensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1378. d

Gallus ecclesiæ Arvernicæ episcopus in concilio Arvernensi, anno 535. IV. 1805. a. in Aurelianensi, anno 541. V. 381. d. anno 549. *ib.* 398. a

Gallus Valentinus episcopus in concilio Aurelianensi, anno 549. V. 398 e

Galo Legionensis episcopus interfuit concilio Lateranensi, anno 1122. X. 769. b

Galtericus Velitrenensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 305. e

Galterius Albanensis episcopus in conventu Rivipullensi, anno 1032. IX. 935. e

Galterius Ædituus in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. b

Galterius archidiaconus in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. e

Galterius Cantor in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. c

Galterius de S. Albino in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. d

Galterius Magalonensis episcopus interfuit concilio Tolosano, anno 1119. X. 860. d

Galterus Cabilonensis episcopus interfuit concilio Trenorciensi, anno 1115. X. 804. e

Galterus al. Walterus Rotomagensis archiepiscopus interfuit conventui ad Gisors. anno 1188 X. 1759. d. conventui Cenomanensi, eodem anno *ib.* 1762. c. concilio Pipewelensi, anno 1189. 1766. b

Galterus Carnotensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1223. XI. 289. b

Galterus Carcassonensis episcopus interfuit concilio Biterrensi, anno 1279. XI. 1062. a

Galterus Silvanectensis episcopus interfuit concilio Remensi, anno 1287. XI. 1317. b

Galterus Crassi *al.* Grasse *aut* Gatisij prior ecclesiæ & conventus Rhodi ordinis S. Ioannis Ierusalem interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2221. c. Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. b. anno 1416. *ib.* 187. d. anno 1417. *ib.* 1775. a

Gandericus Besliteroensis episcopus IV. concilij Constantinopolitani condemnationi subscripsit, anno 869. VIII. 1095. e

Ganginus Voloterreosis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 305. c

Garardus comes in concilio Mutinensi, anno 973. IX. 722. d

Gardingus al. Cardingus *aut* Hardensius Tudensis *al.* Tudetanus episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1008. b. 1017. b

Garibaldus Bergomensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 306. a

Garmus Silvanectensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1223. XI. 289. a

Garmundus archiepiscopus Viennensis interfuit concilio Santonicensi, anno 1080. X. 398. a

Garo de Campania Laudunensis episcopus interfuit concilio Compendiensi, anno 1270. XI. 917. d

Garsias Nagarensis comes in concilio Lucensi, anno 569. V. 885. d

Garsias Anagariensis episcopus in concilio Pampilonensi, anno 1032. IX. 935. d

Garsias Naierensis episcopus in concilio Aragonensi, anno 1062. IX 1173. b

Garsias Vasatensis episcopus interfuit concilio generali Lateranensi III. anno 1179. X 1530. d

Garsias Auxitanensis archiepiscopus interfuit concilio Bituricensi, anno 1225. XI. 292. d. Tolosano, anno 1229. *ibid.* 425. c

Garsias Aquensis episcopus interfuit concilio Viennensi generali, anno 1312. XI. 1566. e

Garsias Arnaldus interfuit concilio Nugariolensi, anno 1315. XI. 1621. e

Garsias Adurensis episcopus interfuit concilio Marciacensi, anno 1330. XI. 1782. b

Garsias Conchensis episcopus interfuit concilio Toletano, anno 1347. XI. 1918. a

Garsias ad Tudensem electus episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 877. b. in Florentina, anno 1439. *ib.* 519. a 1169 c

Garurbrius in concilio Tullensi, anno 859. VIII. 695. b

Gasbertus Arelatensis archiepiscopus præfuit concilio Avenionensi, anno 1325. XI. 1719. a. anno 1337. *ib.* 1833. e

Gaspar de Perusio advocatus consistorij in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. a. 1651. d. 1689 d

Gaspar sancti Ioannis Eremi de Perusio, decretorum doctor in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1519 a anno 1416. 185. b. anno 1417. *ibid.* 1761. d

Gaspar Stinplug in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1546. d

Gaspar abbas sancti Ioannis in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1594. b

Gaspar sanctæ Iustæ episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 19. b

Gasparus Pinelius doctor theologus in concilio Aquileiensi, anno 1596. XV. 1128. b

Gaspar de F. sso Rheginus episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 924 e

Gaspar Cervantes de Gaeta Messanensis postea Salernitanus episcopus in con-

G E

Gelasius

G I

G V

lio Toletano, anno 1556. XV. 784. a

Gandulfus Lamecensis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1236. d. anno 683. *ibid.* 1169. a

Gundulfus Roffensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1102. X. 728. d

Gunhardus in concilio Noviomensi, anno 814. VII. 1103. d

Guntardus Matisconensis episcopus in concilio Mantalensi, anno 879. IX. 332. e

Guntbaldus Rothomagensis episcopus in concilio apud Theodonis Villam, anno 847. VII. 1851. c. in Parisiensi eodem anno VIII. 38. c. d. e.

Guntbertus Ebroicensis episcopus in concilio Vermeriensi, anno 850. VIII. 99 c. anno 851. 100 d. in Suessionensi eodem anno *ibid.* 84. c. 91 d. in Tullensi, anno 859. *ibid.* 681. c. in Pistensi, anno 862. *ibid.* 718. a

Guntbertus primicerius Metensis in concilio Metensi, anno 888. IX. 414. d

Gunthartus archiepiscopus in concilio Metensi, anno 858 VIII. 668. e. item Tullensi, anno 859. VIII. 681. d. & passim.

Guntharius Aggrippinensis episcopus in concilio Aquisgranensi, anno 860. VIII. 696 d. anno 862. *ibid.* 739. b. in Tullensi, anno 860. *ibid.* 705. b. 706. d. in Silvanectensi, anno 863. *ibid.* 762. b. c. in Romano eodem anno, ibid. 768. b. & passim.

Guntharius in concilio Coinniensi, anno 873. IX. 252. d

Guntharius Herolfeldensis monasterij abbas in diplomate Ottonis de confirmatione iurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. IX. 646. e

Guntharius comes in diplomate Ottonis de confirmatione iurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. IX. 646 e

Guntherus comes de Schuvartzburg in concilio Constantiensi, anno 1417 XII. 248 e

Guntisclus al. Guntisclos presbyter in concilio Toletano VI. anno 638. V 1751. a

Guntramnus al. Gontranus presbyter in concilio Cabilonensi, anno 873. IX. 15: b

Gurcan in synodo Landavensi, IX. 392 d

Gusipertus Populoniensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 103. b

Guruannus Landavensis episcopus in synodo Landavensi, IX. 390. c. & passim.

S. *Ga blarus* in concilio Kingesburiæ, anno 851. VIII 74. c. 75. a

Gatiscus al. Guntisclus presbyter in concilio Toletano VI. anno 638 V. 1751 a

Gymnasius monachus subscripsit concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 280. d

Gyradus al. Grados presbyter ecclesiæ Augustanæ subscripsit epistolæ Eusebij Mediolanensis ad Leonem I. III. 1335. d

Gyrfredus al Girfredus monachus in concilio Cabilonensi, anno 894. IX. 437. b

H A

HABETDEVM in concilio Sinuessano, 301. I. 919. d

Haberdeum in concilio Romano II. anno 324. I. 1541.

Habetdeum diaconus in concilio Carthaginensi, anno 415. II. 1180 e

Habetdeum Tamallumensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1141. a

Habitus presbyter in concilio Romano, anno circiter 680. VI. 579 d

Habitus diaconus in concilio Toletano, anno 681 VI. 1270. b

Habitus Vrcensis *aut* Vrcitanensis episcopus in concilio Toletano, anno 88 VI 1307. c. anno 693. *ibid.* 1352 e

Halabaldus Coloniensis episcopus in concilio apud Theodonis-villam, anno 821. VII. 1519. c

Hadebertus diaconus in concilio Duziacensi, anno 871. VIII. 1633 a

Hadebertus Silvanectensis episcopus in concilio Pontigonensi, anno 876. IX. 289. e

Hademerus Malecapsæ in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. e

Hado Viennensis episcopus in concilio Tullensi, anno 860. VIII. 706. e

Hadrianus Reatinensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 696. e

Hadrianus Numanatensis episcopus in concilio Romano, anno 680 VI. 705. e.

Hadrianus Signinus episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 103. e

Hadrianus Palariranm episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 103 e

Hadrianus presbyter tit. S. Vitalis in synodo Romana, anno 853. VIII. 124. a

Hadrianus cardinalis in concilio Romano, anno 879. IX. 323 e

Hadrianus tituli Callisti in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648 d

Hadrianus tituli Luciæ in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. d

Hadrianus Scriniarius in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. e

Hadrianus item Scriniarius in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c

Hadrianus tituli sancti Laurentii in Lucina in concilio Romano, anno 964. IX. 654. b

Hadrianus tituli sanctæ Mariæ in concilio Romano, anno 964. IX 654. b

Hadrianus tituli sancti Chrysogoni presbyter cardinalis, in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 203 c

Hadrianus Posconius Aquinas episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 927. b

Hadrianus Valentinus theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 933. e. 916 b

Haduuadus Cenomanensis episcopus in concilio Rhemensi, anno 630. *vel* 625. V. 168. c

Hadulfus al. Aistulphus *vel* Haidulfus Noviomensis episcopus in concilio ad Marnnam, anno 962. IX 647. d. c. anno 971 *ibid.* 1709. e

Hagans in Lotharii imperatoris edicto, anno 840. VII. 1769. c

Hagano Eduensis episcopus interfuit concilio Exoldunensi, anno 1081. X 400. a

Hagano Augustodun. interfuit concilio Meldensi, II. anno 1082. X. 401. e

Haidulfus al. Hadulphus *vel* Aistulphus Noviomensis episcopus in concilio apud Montem sanctæ Mariæ, anno 972. IX. 729. e. anno 952. *ibid.* 647. d. e

Haimericus de Rocono in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. e

Haimonius al. Erminius in Lotharii imperatoris edicto, anno 840. VII. 1769 d

Hairardus Lixoviensis episcopus in concilio Suessionensi, anno 853. VIII. 91. d. in Pistensi, anno 862. *ibid.* 717. e. 760. d

Hairaardus diaconus in concilio Duziacensi, anno 871. VIII. 1634. b

Hairoldus in concilio Suessionensi, anno 853. VIII. 91. e

Haldenne princeps in diplomate Canuti regis, anno 1018. IX 817. d

Haldo Lemovicensis episcopus in concilio Suessionensi, anno 865. VIII. 835. e. & passim.

Haldunnus Altivillaris in concilio Carisiaco, anno 849. VIII 56. b. Suessionensi, anno 853. VIII. 89. c. 90. a

Haldanus Aviniensis episcopus in concilio Aquisgranensi, anno 860. VIII. 696. d

Hallicrates al. Callicrates Naupactiensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 336. d

Hanno Frisingensis episcopus interfuit concilio Saltzburgensi, anno 1281. XI. 1151. e

Hardensius al. Gardingus Tudensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1017. b

Hardicanutus in concilio Vvintoniensi, anno 1021. IX 843. e.

Hardingus comes in concilio Ticinensi, anno 876. IX 284. d

Hardwicus Vesontionensis episcopus in concilio Duziacensi, anno 871. VIII. 1646. d. & passim.

Harduinus de Rupibus in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 942. a

Harduinus Lingonensis episcopus in conventu Remensi, anno 1059. IX. 1107. d

Hardoinus abbas Laudunensis in conventu Rhemensi, anno 1059. IX. 1107. e.

Hardoinus Andegavensis episc. interfuit concilio Parisiensi anno 1194. VI. 2511. d

Harifeus Bisentionensis episcopus in conventu Attiniacensi, anno 765. VI. 1702. d

Harmainus laicus in concilio Confluentino, anno 860. VIII 698. d

Harmonius Callipolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 51 d. 59. c. 74. a

Harmanius al. Arnoinus *aut* Armoinus in concilio Ruthomagensi, anno 876. IX. 290. e

Haroaldus monachus in concilio Suessionensi, anno 853. VIII. 85. a

Haroldus dux in conventu Vvestmonasteriensi, anno 1066. IX. 1192. b

Harpocras Gazæorum episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 857. a

Harpocration in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679 c

Hartbertus Curiensis episcopus in synodo Augostana, anno 952. IX. 635. d. in diplomate Ottonis de confirmatione iurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. *ibid.* 646. e

Hartgarius in Lotharii imperatoris edicto, anno 840 VII. 1769. d

Hartmagus Iuvanensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 787. a

Hartungus Magdeburgensis archiepiscopus interfuit concilio Quintilineburgensi, anno 1085. X. 404. c

Hartuviges in diplomate Ottonis de confirmatione iurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. IX. 646. d

Hatho Moguntiacensis episcopus in concilio Triburiensi, anno 895. IX. 465. d

Hathodo in conventu Clipiacensi, anno 659. VI. 491. e

Hato Vivariensis episcopus interfuit concilio Rhemensi, anno 1119. X. 866. b

Hato Trecensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1129. X. 941. c

Hatto Viridunensis episcopus in concilio Aquisgranensi, anno 860. VIII. 696. d

Hatto Moguntinus episcopus in concilio Ravennatensi, anno 967. IX. 677. e

Haudensius al. Gaudentius Perusiensis episcopus in concilio Romano, anno 743. VI. 1550. e

Haymericus Claromontanensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1129. X. 941. a

185

HE

furt concilio Ravennensi, anno 1270. XI. 917. a

Hermes Diaconus in concilio Sinuessano anno 303. I. 943 b

Hermes in concilio Romano, II. anno 324. I. 1547.

Hermes in concilio Romano, II. anno 324. I. 1547.

Hermes in concilio Romano, II. anno 324. I. 1547.

Hermes in concilio Romano, II. anno 324. I. 1547.

Hermeus Bubutensis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 957. c

Hermias in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. d

Hermias in concilio Sardicensi, anno 347. II 679. b

Hermias Abydensis *aut* Abydinus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. b. 333. a. 377. c. 445. a. 454. b. 595. c. 790. b. 805. c. subscripsit epistolæ synodi Cyzicenæ quæ habetur in tertia parte ejusdem concilij eodem anno *ibid.* 945. a. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1370. a

Herminardus Bituricensis episcopus in concilio Romano, anno 769. VI. 1722. b

Hermogenes in concilio Sardicensi, anno 347 II. 678. c

Hermogenes Rhinocururensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. IV. 281. a. 453. d. 489 d. 541. b. 692. c

Hermogenes Cassandrinus episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 118. c. 261. c. 320. b

Hermogenes presbyter cardinalis in epistola duodecima Pauli papæ I. de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, anno incerto VI. 1694. c

Hermogenianus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Hermogenius in concilio Romano II. anno 324 I. 1547.

Hermolaus Sacrudensis *al.* Satrudenium episcop. in concilio Ephesino, anno 431. III. 545. a. 694. a

Hermophilus Hierocæsareæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 927. a

Herus Themissiensis *al* Thennesenus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV 85. a

Herpinus abbas in concilio Cabilonensi, anno 873. IX. 212. b

Herpuinus Silvanectensis episcopus in concilio apud Theodonis Villam, anno 847. VII. 1851. c. in Pistensi, anno 862. VIII. 760. c

Herveus Belvacensis episcopus in concilio Remensi, anno 991. IX. 738. c

Herveus vicecomes in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 939. c

Herveus Pangorensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1102. X. 728. d. anno 1109. *ibid.* 761. d

Herveus Nivernensis episcopus interfuit concilio Trecensi, anno 1104. X. 740. c

Herveus Eliensis episcopus interfuit concilio Londoniensi, anno 1127. X. 920. b. anno 1129. *ibid* 941. c

Herveus abbas in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1539. b

Herulfus Lingonensis episcopus in concilio Romano, anno 769. VI. 1722. b

Hesperus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Hesperius ecclesiæ Metensis episcopus in concilio Arvernensi, anno 535. IV. 1805. b

Hesperius Pitanensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. b. 132. c 176. c. 442. c. 452. c. 593. a. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1368. a

Hesperus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Hessi laicus in concilio Confluentino, anno 860. VIII. 698. d

Hesychius Alexandriæ in notis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II 52 b. in Antiocheno, anno 341 *ibid.* 560.

Hesychius al. Eutychius, Eupsychius Amastridis episc in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. c

Hesychius Neapolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 53. b

Hesychius chorepiscopus in concilio Nicæno, anno 325 II. 53. c

Hesychius Prusensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 54. a

Hesychius Epiphaniensis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381, II. 956. b

Hesychius Pariensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 492. c. 540. b. 692. a. IV. 281. c

Hesychius Castabalæ *al.* Castabalorum episcopus in conciliabulo Ephesino, anno 431. III. 598. c. 654. b

Hesychius diaconus in concilio Ephesino, anno 431. III. 635. c

Hesychius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 35. d. 55. b. 63. c. 78. b. 114. a

Hesychius Viennensis episcopus in concilio Arvernensi, anno 549. V. 484. a

Hesychius Gratianopolitanus episcopus in concilio Parisiensi, anno 573 V. 920. d. in Matisconensi, anno 581. *ibid.* 973. d. in Valentino, anno 583. *ibid* 975. b

Hetti Trevirensis episcopus in concilio Trevirensi, anno incerto, VII. 1304. d.

Hetti in Lotharij imperatoris edicto, anno 840. VII. 1769 c

Hetto Trevirensis episcopus in concilio apud Theodonis-villam, anno 821. VII. 1509. c

Heteus in concilio apud Theodonis-villam, anno 835. VII. 1697. c

Heudo Suessionensis episcopus in conventu Remensi, anno 1059. IX. 1187. d

Heunzo Pincernarius in privilegio Henrici imperatoris, anno circiter 1015. IX. 817. a

H I

Hiaracii al Hieraces Aphnaitarum episc. subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV, 518. b

Hibernius in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1425. c

Hiccila Salmanticensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1728. c

Hicconius Maurienatis episcopus in concilio Matisconensi, anno 581. V. 971. c. anno 585. *ibid.* 988. c

Hidda Augustodunensis episcopus in conventu Atteniacensi, anno 765. VI 1702. c

Hieraces in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c

Hieraces al. Hierax Aphnaitensis ep. in concilio Ephesino, anno 431. III. 544. c

Hieracus al. Hiaraci Aphnaitarum episcopus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 511. b

Hierax in concilio Antiocheno II. anno 270. I. 893. c

Hierax presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 335. II. 460. c

Hierax Afanicensis *al.* Aphnæensis in concilio Ephesino, anno 431. IV. 86. a. 285. c

Hierius al. Pierius Panemotici episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV 937. a

Hieron Anastasiopolitanorum civitatis Phrygiæ Pacatianæ provinciæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553 V. 418. d. 584. b

Hieronymus Lausanensis episcopus in concilio Mantalensi, anno 879. IX. 331. c

Hieronymus episcopus in concilio Beneventano, anno 1059. IX. 1106. a

Hieronymus de Praga in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 191. a, 1604. b

Hieronymus abbas sanctæ Gundæ in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 521. a

Hieronymus Vich orator Catholici regis & regionis Hispaniarum in concilio Lateranensi, anno 1512, XIV 30. a. anno 1514. *ibid.* 207. d

Hieronymus Antimariensis archiepiscopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 28. b

Hieronymus Aretinus episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 29. a. anno 1514 *ibid.* 206. c

Hieronymus Ilcinensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 29. c. anno 1514. *ibid.* 206. b

Hieronymus Asculanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 78. d. anno 1514 *ibid.* 206. d

Hieronymus Insulensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 78. d

Hieronymus Niciensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 78. c. anno 1514. *ibid.* 206. d

Hieronymus Bidriensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. d79. b

Hieronymus Buduensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 93. a

Hieronymus Antibarensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 212. b. anno 1514. *ibid.* 204. d. anno 1515. *ibid.* 280. c

Hieronymus Benzon urbis conservator in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 113. a

Hieronymus Bidunensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1513. XIV. 281. a

Hieronymus Foscherus, Torcellanus episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 749. d

Hieronymus Theodulis, Gaditanus episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 749. c. anno 1547. *ibid.* 786. b

Hieronymus Vida, Albensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 752. a

Hieronymus de Bononia Syracusanus episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 750. a

Hieronymus Seripandus generalis Eremitarum sancti Augustini Neapolitanus, presbyter cardinalis in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 751. b. anno 1561. *ibid.* 941. d

Hieronymus de Gaddis Florentinus Corronensis episcopus, in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 912. b. 912. c

Hieronymus Macchabæus Castrensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 915. d

Hieronymus Melchiorius Maceratensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563 XIV. 927. c

Hieronymus de Nichisola, Theanensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 928. d

Hieronymus Gallerasius Sutrinus episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 930. b

Hieronymus Ragazzonus, Nazianzenus coadjutor Famaugustanus, postea Bergomensis episcopus in concilio Tridentino anno 1561. XIV 931. b

Hieronymus Guerinus Imolensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 931. d

Hugo de Roberti Patriarch. Ierosolymitan & administrator Eccl. S. Pontij Thomeriar. interfuit concilio Pisano. anno 1409. XI. 2226. d. Parisiensi anno 1394 *ibid.* 2318. e

Hugo Hombscher doctor in concilio Constantiensi, anno 1415 XII. 1532. e

Hugo de Tesseto *al.* Tesseto *aut* Besseto canonicus Caturcensis in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1538. d. anno 1416. *ibid.* 189 d

Hugo Fabri magister in Artibus & Medicina Procurator in concilio Constantiensi, anno 1415 XII. 1339. b. anno 1416. *ibid.* 190. a

Hugo comes de Haueghebeg in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 248. c

Hugo Habcolch in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1771 a

Hugo Berardi in concilio Basileensi, anno 1435. XII. 805. b. anno 1419. *ibid.* 636. b

Hugo Regiensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1511. XIV. 79. a. anno 1514. *ibid.* 206. b

Hugo comes a Monfort & Rotenfels orator in concilio Tridentino, anno 1551. XIV. 814. e

Hugo Boncompagnus, Vestanus episcopus postea cardinalis, & pontifex maximus Gregorius XIII. in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 919. b

Fr. *Hugolinus* electus Pavcorm. episcopus interfuit concilio Ravennensi, anno 1311. XI. 1569. e

Hugolinus Liciensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 206. b. anno 1515. *ibid.* 181. e

Hussa Merciensis episcopus in concilio Clovesboviensi, anno 747. VI. 1572. e

Huldricus Verdensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415 XII. 1617. c

Humanianus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Humaungus ecclesiæ Cauriensis episcopus in concilio Toletano VI. anno 638. V. 1450. e

Humbaldus Autissiodorensis episcopus interfuit concilio Stampensi, anno 1099. X. 716. d. Parisiensi 1105. *ibid.* 742. d. conventui Floriacensi 1107. *ibid.* 753. d

Humbaldus episcopus Ostiensis cardinalis interfuit concilio Veneto, anno 1177. X. 1491 e

Humbartus al. Humbaldus archiepiscopus Lugdunensis interfuit concilio Remensi, anno 1119. X. 865. e

Humbaudus Lemovicensis episcopus interfuit concilio Lemovicensi, anno 1095. X. 598. d. Tiecensi, anno 1104. *ibid.* 740. c

Humbertus in synodo Lugdunensi, anno 830. VII. 1673. c

Humbertus Ebroicensis episcopus in concilio Tullensi anno 8[?]0. VIII. 706. e

Humbertus Gratianopolitanus episcopus in concilio Ansano, anno 1025. IX. 859. e

Humbertus al. Imbertus Parisiensis episcopus in conventu Sandionysiano, anno 1051. IX. 1070. e

Humbertus Silvæ Candidæ episcopus in concilio Romano, anno 1059. IX 1105. a. in synodo Beneventana eodem anno 1106. a. in privilegio Nicolai papæ II. eodem anno *ibid.* 1094. e

Humbertus Lugdunensis episcopus in concilio Ansano, anno 1070. IX. 1201. e

Humbertus Diensis episcopus interfuit conc. Valentino, anno 1148 XI. 702. d

Humbertus de Sabaodia bastardus miles in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 248. e

Humbertus de Cassiaco procurator in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 890 e. 892. e

Humbereh in concilio Clovesho, anno 824. VII. 1536. b

Humbritus Helmatensis episcopus in concilio Londonensi, anno 833. VII. 158 a

Humilis al. Ioannes Humilis, Belitrensis *al.* Veliternensis episcopus in concilio Romano, anno 601. V. 1608. d

Hundfrid diaconus in concilio Clovesho, anno 803. VII. 1191. a

Hundolphus presbyter in concilio Coloniensi, anno 873. IX. 253.

Hunferdus in concilio Clovesboviensi, anno 747. VI 1573. a

Hunfredus laicus in concilio Confluentino, anno 860. VIII. 698 d

Hunfridus vel Humfredus Morinensis episcopus in concilio Tullensi, anno 860. VIII. 705. c. in Pistensi, anno 862. *ibid.* 758. c. 760. c. in Suessionensi anno 866. *ibid* 856. d. & passim.

Hungarius Trajectensis episcopus in concilio Aquisgranensi, anno 862. VIII. 739. b

Huno laicus in concilio Confluentino, anno 860 VIII. 698. d

Hucis in privilegio Henrici imperatoris anno circiter 1025. IX. 817. a

Hyacinthus Miletinensis *al.* Milesiorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 94. c. 258. c

Hyacinthus Surrentinensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 693. e

Hyacinthus diaconus cardinalis interfuit concilio Veneto, anno 1177. X. 1493. d

Hygberth abbas in concilio Clovesho, anno 803. VII. 1190. d

Hygberth abbas in concilio Clovesho, anno 803. VII. 1190. d

Hymenæus Hierosolymitanus episcopus (incertum corpore an litteris tantum) interfuit concilio Antiocheno I. anno 264. I. 843. e

Hymenæus in concilio Antiocheno II. anno 270 I. 893. c

Hymenæus vel Hymomus è Thessalia de Phrata *aut* Oparata episc. in concilio Sardicensi, anno 347. II 658. d. 661. c

Hymenæus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. e

Hymulus al. Hymnu'us in concilio Sinuessano, anno 303. I. 919 d

Hynberus presbyter in concilio Becanceldensi, anno 694 VI. 1358. e

Hynsdulphus laicus in concilio Confluentino, anno 860. VIII. 698 d

Hypatius in concilio Gangrensi, anno 324. II. 414. e

Hypatius presbyter in concilio Ephesino, anno 431. III. 444. d

Hypatius Zephyriensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451 IV. 83. b. 329. c. 377. b. 435. c. 451. c. 588. b. 787. b. 805. d

Hypatius monachus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 280. d

Hypatius subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 927 d

Hypatius Sidymensis episcopus subscripsit epistolæ Myrensis synodi quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 940. b

Hypatius Hadrianopolis *vel* Adriani episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 973. e

Hypatius Claudianopolitanorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 518. V. 167. d. anno 536. *ibid.* 181. b

Hypatius Ephesinus metropolitan. in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 51. c. 59. a. 74. c. 91. c. 98. c. 118. a

Hypatius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 174. d

Hypatius tribunus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 493. d

Hypatius Nicænus episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 62. c. 123. c

Hypatius Gaithelensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1183. a. & passim.

Hyperechius Asponensis *al.* Asponotaorensis *vel* Iasponitanensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 86. b. 132. a. 589. c. 789. b

Hyperitius Tili episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 963. e

Hypolitus in concilio Romano II. anno 324. I. 1541

Hyppolitus Logendensis *vel* Eugendensis episcopus in conventu Attiniacensi, anno 765. VI. 1702. e

S. *Hyppolitus* in concilio Vermeriensi, anno 853. VIII. 100 e

I A

I*acintus al.* Iacynthus *aut* Hyacinthus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. c

Iaco laicus in synodo Landavensi IX. 392 a

Iacob in concilio Compendiensi, anno 757. *vel* 756. VI. 1700. a

Iacob Gamundias episcopus in conventu Attiniacensi, anno 755. VI. 1702. c

Iacob chorepiscopus in synodo Lugdunensi, anno 830. VII. 1673. b

Iacobus in concilio Romano II. anno 324. I. 1543.

Iacobus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Iacobus Nisibensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. b. 76. c. in Antiocheno anno 341. *ibid.* 519.

Iacobus Dorostolensis episcopus in conciliabulo Ephesino, anno 441. III. 158. e

Iacobus diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 233. e

Iacobus diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 669. b

Iacobus Lemelefensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. e

Iacobus presbyter & archimandrita monasterij Abibi Syrus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 35. 54. c. 63. c. 71. c. 110. d

Iacobus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V 174. c

Iacobus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 139. a

Iacobus monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 162. c

Iacobus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 175. e

Iacobus Mentesanæ ecclesiæ episcopus in synodo Toletana, anno 610. V. 1628. c. in concilio Toletano IV. anno 633. *ibid.* 1717. d. in V. anno 636. *ibid.* 1728. d. in VI. anno 638. *ibid.* 1730. a

Iacobus diaconus in synodo Pharensi, anno 664. VI. 492. a

Iacobus Methymnensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1155. a. & passim.

Iacobus Cauriensis episcopus in concilio Overensi, anno circiter 873. IX. 247. e

Iacobus Suessionensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1213. IX. 289. a. Remensi anno 1215. *ibid.* 501. b

Iacobus Prænestinus episcopus cardinalis legatus apostolicus, præfuit concilio Meldensi, anno 1240. XI. 171. b. interfuit Silvanectensi eodem anno *ibid.* e

Iacobus Leodiensis archidiaconus legatus apostolicus præfuit concilio Vratislaviensi, anno 1148 XI. 702. c

Fr. *Iacobus* episcopus Bononiensis præ-

19

Ioannes episcopus Carnotensis interfuit concilio Viennensi generali, anno 1311. XI. 1565. d. interfuit conventui Parisiensi, anno 1329. *ibid.* 1778.

Ioannes Magalonensis episcopus interfuit concilio Viennensi generali, anno 1311. XI. 1565. c

Ioannes Raymundi de Convenis I. archiepiscopus Tolosanus præfuit concilio Tolosano, anno 1319 XI. 1680. b

Ioannes Toletanus archiepiscopus præfuit concilio Toletano, anno 1324. XI. 1711. c. Complutensi, anno 1326. *ibid.* 1771. c

Ioannes Oxomensis episcopus interfuit concilio Complutensi. anno 1326. XI. 1771. c. concilio ad Pennamfidel. anno 1302. *ibid.* 2441 a

Ioannes Abrincensis episcopus interfuit concilio Rotomagensi, anno 1335. XI. 1585. d

Ioannes Avenionensis episcopus interfuit concilio Avenionensi, anno 1337. XI. 1854. a

Ioannes Massiliensis episcopus interfuit concilio Avenionensi, anno 1337. XI. 1854. a

Ioannes Giennensis episcopus interfuit concilio Toletano, anno 1339. XI. 1869. c. anno 1347. *ibid.* 1918. a

Ioannes Exoniensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1342. XI. 1875. d

Ioannes Stretford Cantuariensis archiepiscopus præfuit concilio Londinensi, anno 1342. XI. 1876. e alteri concilio Londinensi, anno eodem 1342. XI. 1886. d

Ioannes Remensis archiepiscopus præfuit concilio Noviomensi, anno 1344. XI. 1899. d

Ioannes Tornacensis episcopus interfuit concilio Noviomensi, anno 1344. XI. 1899. d

Ioannes Ambianensis episcopus interfuit concilio Noviomensi, anno 1344. XI. 1899. d

Ioannes Trecensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1346. XI. 1909. c

Ioannes Nemausensis episcopus interfuit concilio Biterrensi, anno 1351. XI. 1915. a

Ioannes archiepiscopus Eboracensis præfuit concilio Eboracensi, anno 1367. XI. 1982. c

Ioannes Carcassonensis episcopus interfuit concilio Vaurensi, anno 1358. XI. 1971. c

Ioannes sancti Poncij Tomeriarensis episcopus interfuit concilio Narbonensi, anno 1374. XI. 2498. c

Ioannes Herefordensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1382. XI. 2054. b

Ioannes Dunelmensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1382. XI. 2054. b

Ioannes Secoviensis episcopus interfuit concilio Saltzburgensi, anno 1386. XI. 2062. b

Ioannes Gorzensis episcopus interfuit concilio Saltzburgensi, anno 1386. XI. 2062 b

Ioannes Atrebatensis episc. interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI 2511. d

Ioannes Aurelianensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. d

Ioannes Silvanectensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. d. Constantiensi, anno 1415. XII. 1531. c. anno 1416. *ibid.* 185. a

Ioannes Ambianensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. d

Ioannes Abrincensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. d

Ioannes Moriniensis episcopus interfuit conc. Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. d

Ioannes Carnutensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. d

Ioannes Malleacensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. d

Ioannes Valentinensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. c

Ioannes Aquensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1394. XI. 2511. c

Ioannes Ostiensis episcopus cardinalis Vivariensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2215. b. Constantiensi anno 1415. XII. 1522. c. 1617 c. 1683. a. anno 1416. *ibid.* 183. c. anno 1417. *ibid.* 1775. c

Ioannes S. Crucis in Ierusalem presbyter cardinalis Ravennatensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2215. d

Ioannes Colnæ miles legatus regis Angliæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. c

Ioannes Vapincensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. c

Ioannes de Genoardis doctor, legatus Ludovici regis Neapolitani interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. c

Ioannes abbas de Gembiout legatus ducis Brabantiæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. IX. 2214. d

Ioannes de Terouhont legatus ducis Brabantiæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. c

Ioannes abbas sancti Gisleni in cella Cameræ, diœcesis legatus Stephani ducis Bavariæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. c

Ioannes de Goch. præpositus sancti Stephani legatus comit. de VVartenburg interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2215. a

Ioannes Lubecensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2215. d

Ioannes Kempen præpositus sancti Bartholomæi Francfordensis legatus archiepiscopi Maguntini interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. a

Ioannes de Huepe subdiaconus legatus archiepiscopi Coloniensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. a

Ioannes episcopus in universali ecclesia, legatus patriarchæ Aquilegensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. c

Ioannes Viennensis archiepiscopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2217. a. Constantiensi anno 1415. XII. 1480. b

Ioannes Forojuliensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2217. d

Ioannes Novariensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2217. c

Ioannes Vivariensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2218. a

Ioannes ab. S. Crispini majoris Suessionensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2219. a

Ioannes abbas S. Petri de Macbero, ord. Vallisumbr. Florent. diœcesis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2219. b

Ioannes Grassi generalis Carmelitarum partis Ultramontanæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2220. c

Fr *Ioannes* præceptor domus sancti Antonii de Ranverso, interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2221. a

Ioannes prior sancti Fabiani Pistriensis diœcesis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2221 c

Ioannes Tuelli prior Fontis Nostræ Domin. ordinis Carthusiensis Suessionensis diœcesis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2221. d

Ioannes Petri in medicina magister, legatus Universitatis Parisiensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2222. a

Ioannes Garsis ordinis Minorum Theologiæ professor, procurator Universitatis Tolosæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2222. b

Ioannes Broulleri magist. in Artibus legatus Universitatis Parisiensis, interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2222. b

Ioannes Ulyssipponensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2230. e

Ioannes Rigensis archiepiscopus, Roberti Romanorum regis orator interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2238. d. Constantiensi anno 1415. XII. 1480. c. 1617. c. anno 1417. *ibid.* 249. c

Ioannes Maguntinensis archiepiscopus interfuit conventui Francfordiensi, anno 1409. XI. 2520. c

Ioannes de Opisiis *aut* Opiliis auditor palatij in concilio Constant. anno 1415. XII 1480. a. 1532. a. anno 1417. *ib.* 1775 a

Ioannes Iacobus filius marchionis Montisferrati in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. a

Ioannes patriarcha Antiochenus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. b. 1538. c. 1617. d. anno 1416. *ibid.* 184. b. anno 1418. *ibid.* 258 a. in Basileensi, anno 1438. XIII. 837. b

Ioannes Vaurensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. b. 1531. c. anno 1416. *ibid.* 184. c. anno 1417. *ibid.* 1775. a

Ioannes de Spars magister in medicina in conc. Constant. anno 1415 XII. 1480. b

Ioannes Gebennensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415 XII. 1480. b. anno 1417. *ibid.* 249 d. 1600. 1759. c

Ioannes de Villanova in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. b

Ioannes Lichelfeidensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. c. 1489. d. anno 1417. *ibid.* 249. d

Ioannes Ardbrucij in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. d

Ioannes de Tholischouve castellanus Calisciensis in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. c

Ioannes de Vicecomitibus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1481. a

Ioannes Morimondi magister in Theologia in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1481. c

Ioannes de Pulex licentiatus in decretis in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1482. d

Ioannes de Molino canonicus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1482. d

Ioannes de sancto Severino in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1482 d

Ioannes de Thomarijs de Bononia in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1489. d

Ioannes Gnardi notarius in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1491. b

Ioannes Fitonius in concilio Constantiensi anno 1415. XII. 1519. c

Ioannes Brode in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1519. c

Ioannes Carolus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1521. c

Ioannes Dominicus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1528. c

Ioannes Hellines procurator, in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1529. c

I R.

I S

Iunius episcopus concilio Africano præfuit, anno 211. I. 716. c. anno 256. *ibid.* 761. c

Iunius a Neappoli episcopus in concilio Carthaginensi III. anno 256. I. 796. b

Iunisberius episcopus in concilio Confluentino, anno 860. VIII. 698. c

Ivo Sagensis episcopus in concilio Remensi, anno 1049. IX. 1036. d

Ivo comes Bellomontensis in conventu Sandionysiano, anno 1053. IX. 1071. a

Ivo Carnotensis episcopus interfuit concilio Turonensi, anno 1096. X. 605. a. Stampensi, anno 1099. *ibid.* 715. d. Trecensi, anno 1104. *ibidem.* 740. c. Parisiensi, anno 1105. *ibid.* 741. d

Iurata in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1181 a

Iustinianus Rauricorum episcopus in concilio Antiocheno, anno 340. II. 611. a

Iustinianus in concilio Agrippinensi, anno 346. II. 616. c

Iustinianus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. a

Iustinianus al. Iustinus ecclesiæ Vercellensis episcopus subscripsit epistolæ Eusebii Mediolanensis ad Leonem I. III. 1316. b

Iustinianus imperator in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 783. c

Iustinianus Abelensis episcopus in decreto Gundemari regis de primatu ecclesiæ Toletanæ, anno 610. V. 1523. c

Iustinianus Tyanensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189. a

Iustinianus Amerinus episcopus in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 247. c

Iustinus in concilio Nicæno, anno 359. II. 801. e

Iustinus presbyter in concilio Romano, anno 487 IV. 1149. d

Iustinus presbyter in synodo Romana, anno 499. IV. 1316. b

Iustinus in concilio Valentino, anno 524. IV 1620 c

Iustinus Pidenamensis *alias* Vicoaventinensis episcopus in concilio Romano, anno 680 VI. 708. c

Iustinus Tyanensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 781 c. 1032. a. 1080. d

Iustinus de Iuvenacio advocatus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1635. a

Iustinus de Planca in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 895. a

Iustus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Iustus in concilio Valentino, anno 374. II. 906. c

Iustus legatus Gallorum in concilio Aquileiensi, anno 381. II. 979. a

Iustus in concilio Arausicano, anno 441. III. 1452. b

Iustus subscripsit epistolæ synodicæ episcoporum Galliæ, anno 452. III. 1329. c

Iustus Faventinus episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. c

Iustus Acufidensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148. b

Iustus Acherontinus episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1181. b

Iustus Signanus episcopus in synodo Romana, anno 501. IV. 1317. b anno 502. *ibidem* 1339. b. anno 504. *ibidem* 1376. c

Iustus Firmanus *al.* Simiensis episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1352. a

Iustus in concilio Ilerdensi, anno 524. IV. 1614. d

Iustus Vigelitanus episcopus in concilio Ilerdensi, anno 524. IV. 1617. b. in Toletano anno 531. *ibidem* 1735. c

Iustus presbyter SS. Nerei & Achillei in synodo Romana, anno 590. V. 1200. c. anno 601. *ibid.* 1509. b

Iustus in concilio Egarensi, anno 614. V. 1645. c

Iustus Roffensis episcopus in concilio Cantiano, anno 617. V. 1662. c

Iustus ecclesiæ Toletanæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1717 a

Iustus ecclesiæ Accitanæ episcopus in concilio Toletano VI. anno 638. V. 1412. c

Iustus Tantomensianus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. a

Iustus Salmanticensis episcopus in concilio Emeritensi, anno 666. VI. 510. c

Iustus Agatensis episcopus in concilio Narbonensi, anno 788. VII. 963. d

Iuvenalis presbyter in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. b

Iuvenalis Hierosolymitanus episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 452. c. 460. c. 501. c. 610. c. 622. 634. 642. b. 654. c. 659. a. IV. 283. b. anno 449. *ibid.* 131. c. 253. b. 301. b. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 79 a. 54. b. 178. b. 256. 283. 418. c. 551. c. 788. c. 793. subscripsit epistolæ synodicæ quæ refertur inter ejusdem concilii acta eodem anno *ibid.* 889. d

Iuvenalis Dibelli episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451 IV 605. d

Iuvenalis Albanensis episcopus in concilio Romano, anno circiter 680. VI. 579. c. 696. a

Iuvenalis in concilio Romano, anno circiter 680. VI. 579. d

Iuventinus Maiovanensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148. a

Iuventius in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1531. c

Iuventius in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1533. c

K A

K*ARIOENDVS* subscripsit privilegio quod Landericus Parisiensis concessit monasterio sancti Dionysii, anno 658. VI. 488. c

K E

Kendus minister in conventu Vvestmonasteriensi, anno 1065. IX. 1192. b

Kenewinus abbas de Bardeney in concilio Londoniensi, anno 833. VIII. 1686. b

Kenulfus rex Merciorum in concilio Baccanceldensi, anno 798. VII. 1148. d. in synodo Celichytensi anno 816. *ibid.* 1484. c. 1485. a

K I

Kinedius rex in concilio Londoniensi, anno 971. IX. 706. a

Kinewarde abbas in concilio Londoniensi, anno 971. IX. 706. b

K N

Knuto gubernator Angliensis in diplomate Canuti regis, anno circiter 1015. IX. 837. d

K Y

Kunzadus comes in privilegio Henrici imperatoris, IX. 816. c

L A

L*ABAN* ecclesiæ Elofanæ episcopus in concilio Parisiensi, anno 573. V. 920. a

Laberandus diaconus Cardinalis interfuit concilio Veneto, anno 1177. X. 1491. d

Lactantius Saanensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 208. a

Lactantius Roverella Asculanus episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 916. c

Ladislaus de Oporalb Gnesnensis archiepiscopus in concilio Calischiensi, anno 1420. XII. 346. d

Laetus Nepitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. c

Laetus Lucanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 75. a

Lambertinus Nimociensis episcopus interfuit concilio Nicosiensi, anno 1340. XI. 2412. c

Lambertus Matisconensis episcopus in conventu Cabilonensi, anno 875. IX. 276. c

Lambertus Comes in concilio Mutinensi, anno 973. IX. 712. c

Lambertus Constantiensis episcopus in concilio Romano, anno 998. IX 773. c. in Francofordiensi, anno 1006. *ibid.* 785. c. anno 1007. *ibid.* 787. a

Lambertus Polimartiensis episcopus in synodo Romana, anno 1015. IX. 835. d

Lambertus Lingonensis episcopus in synodo Romana, anno 1015. IX. 836. a

Lambertus Atrebatensis episcopus interfuit concilio Andomarensi, anno 1099. X. 618 c Paris. 1105. *ibid.* 742. b

Lambertus Pictaviensis abbas interfuit concilio Trecensi, anno 1104. X. 740. c

Lambertus Ostiensis episcopus interfuit concilio Tolosano, anno 1119. X. 860. d. Remensi, anno 1119 *ibid.* 876. a. conventui Vvormatiensi, anno 1122. *ibid.* 890. d

Lambertus Tornacensis episcopus interfuit concilio Belvacensi, anno 1119. X. 882. c

Lambertus Martianensis episcopus interfuit concilio generali Lateranensi III. anno 1179. X. 1531. a

Lambertus de Stipite decretorum doctor legatus Ioannis electi Leodiensis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. d. Constantiensi, anno 1415. XII. 1660. c. anno 1417. *ibid.* 249. c. 1775. a. 1780. c

Lambertus de Nurenberg Vvormatiensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1480. d

Lambertus de Geltra in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1394. b

Lambertus Vensiosus episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512 XIV. 29. b. 78. b. 201. d

Lampadius episcopus Vrbinensis in concilio Arelatensi, anno 314. I 1430. d

Lampadius in concilio Toletano I. anno 400. II. 1227. b

Lampadius al. Lampidius sive Lampius in concilio Toletano I. anno 400. II. 1227. b

Lampadius in concilio Milevitano, anno 416. II. 1545. a

Lampadius Raphanensis aut Raphanæorum episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. b. 529. c. 588. b

Lampadius urbis Albensis episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1381. b

Lampertus Aretinus episcopus in concilio Romano, anno 826. VIII. 103. b

Lampertus de Grolsa in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 190. a

Lampertus Cassiensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 488. c. 541. c. IV. 281. b

Lamponius presbyter Karulæ in concilio Eliberitano, anno 305. I. 981. c

Lamprandus Pistoriensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 104. d

Lancelaus Ioannes, cursor in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1844. a

O

LO

LV

LY

MA

347. II 679. c

Macedonius ab Amarquetias *al.* Mopsuestiæ episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II, 712. a

Macedonius à furno *al.* Vitiso episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 712 c

Macedonius Constantinopolitanus episcopus in concilio Ancyrano, anno 358. II 790.

Macedonius in concilio Aquileiensi, anno 381 II. 979 b.

Macedonius Xoenæ episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 488. c. 541. IV. 185. a

Macedonius notarius in concilio Constantinopolitano, anno 449. IV. 237. d. 280.

Macedonius Magydensis *aut* Mandi episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 91 c. 357. a. 417. b. 602. c. 770. c

Macedonius Eleusarum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 518. V. 170. c

Macedonius Berianensis *al.* Botritinus *aut* Brusenorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 59. c. 95. c. 74. a. 262. b

Macedonius diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episc. V. 241. d

Macedonius Iustinianopolitanus Bithyniæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 5?? . V. 418 d 584. c

Macer Ierichuntinus episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. c

Macrinus in concilio Carthaginensi, anno 416. II 1533 d

Macrinus diaconus Agripinensis in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1430. b

Macrinus al. Maximus Eleutheropolis episcopus in concilio Nicæno, anno 325 II 51. c

Macrinus Helenopolis *aut* Theopolis episcopus in concilio Nicæno, anno 325 II. 52. c

Macrobius Seleuciensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 651. d 1632 c 1 81 d. in Quinisexto, anno 692. *ib d.* 1188. c

Madalbertus Biturcensis episcopus subscripsit Guilelmi ducis Aquitaniæ testamento, anno 910. IX. 567. c

Madalfeus Virdunensis episcopus in conventu Atteniacensi, anno 765. VI. 1701. d

Maddanius Murconensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. b

Magenardus in concilio Tullensi, anno 859. VIII. 696. d

Magenus Adrensis episcopus in concilio Narbonensi, anno 788. VII. 951. d

Magnarius Accitanus episcopus in concilio Toletano, anno 653 VI. 418. b. anno 656. *ibid.* 470. d

Magnebodus Andegavensis episcopus in concilio Rhemensi, anno 630. *vel* 625. V. 1689 c

Magneratus ecclesiæ Valeriensis episcop. in synodo Toletana, anno 610. V. 1621. c

Magnus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 941. c

Magnus Damascenus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. d. in Antiocheno, anno 341. *ibid.* 559.

Magnus Astyagensis *aut* Aptungensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 348. II. 716. c

Magnus al. Maris Calchedonis episcopus in concilio Antiocheno, anno 363. II. 828 c

Magnus diaconus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 787. a

Magnus Mariamnæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 916. c

Magnus presbyter Theopolitanus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 43. c. 52. c. 62. c. 98. a 99. b. 262. d

Magnus Berrhæorum metropolita subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 41. d. 51 d. 59. d. 94. c. 96. c. 258. c

Magnus ecclesiæ Cemelensis episcopus in concilio Arelatensi, anno 554. V. 782. b

Magnus olim Cæsaraugustanus episcopus in concilio Cæsaraugustano, anno 592. V. 1601 a

Magnus presbyter in concilio Toletano VII. anno 646. V 1842. c

Magnus ecclesiæ episcopus in concilio Cabilonensi, anno circiter 650. VI. 392 b

Magnus Populensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 709. a

Magnus Eirorensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692 VI 1202. b

Magnus comes de Hungaris in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1720. c

Musanas al. Musonius Limerorum *aut* Limenæ episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 575 c

Mailoc Britonensis *al* Britinorum ecclesiæ episcopus in concilio Bracarensi, anno 572. V. 899. c

Mainbodus Matisconensis episcopus in concilio incerti loci, anno 955. IX. 639. c

Mainardus Senonensis episcopus in convento Remensi, anno 1059. IX. 1107. d

Mainoldus Cenomanensis episcopus in concilio Turonensi, anno 912. IX. 569. c

Maioranus al. Major in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. c

Maioranus Placentinus episcopus subscripsit epistolæ Eusebij Mediolanensis ad Leonem I. III. 1535. b

Maiorianus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Maiorianus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Maiorianus Astensis episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. c

Maiorianus Prænestinus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. b

Maiorinus aut Majoranus in concilio Sinuessano, anno 303 I. 940 c

Maiorinus al. Mainit *al.* Majoranus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 942. c

Maiorinus in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1531. d

Maiorinus in concilio Carthaginensi, anno 416 II. 1533. c

Maiorinus Polimarticensis episcopus in concilio Romano, anno 721. VI. 1458. c

Maius Amudarsensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 412. II. 1580 d

Maius Assisiensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 105. c

Maius Privernas episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 125. a

Maius presbyter tituli S. Cyriaci IV. concilij Constantinopolitani condemnationi subscripsit, anno 869. VIII. 1096. c

Malardus Carnotinus episcopus in concilio Cabilonensi, anno circiter 650. VI. 392. a

Malchion Antiochenus episcopus in concilio Antiocheno II. anno 270. I. 893. c. 901 d

Malchus Mascuhsensis episcop. in concilio Carthaginensi, anno 412. II. 1581 c

Malchus in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. c

Malchus monachus subscripsit libello qui refertur in conc. Calchedonensi, anno 451. IV, 280. d

Malchus primus episcopus Vvatafordiæ electus in concilio in Hibero. anno 1077. X 611. d

Malcharius subscripsit privilegio quod Landericus Parisiensis concessit monasterio sancti Dionysij anno 658. VI. 488. c. in convento Clipiacensi, anno 659 *ibid.* 491. b

Malachias Thuenensis in Hibern. episcopus interfuit concilio Casseliensi, anno 1173. X. 1455. c

Malgerius Rotomagensis episcopus in concilio Rotomagensi. anno 1050. IX. 1047. d

Malusius in concilio Bracarensi, anno 563. V. 843. b

Mama monachus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V 66. a

Mamalos Mesembriensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1192. a

Mamas presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448 IV. 195. a

Mamas Anineteensis *al.* Anerits episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV 87. b. 332. d. 377. d. 435. d. 452. d 592. d

Mamas Ariassorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 518. V. 170. c

Mamas aut Mames monachus in concilio Constantinopol. anno 536. V. 35. c. 35. c. 78. c. 134. c. 142 a

Mamas Melitenes *aut* Melitenensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 94. c 248. c

Mamas Anemuriis episcopus in synodo Romana. anno 503. IV. 1368. c

Mamas Tiberiadensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1989. c.

Mamertinus episcopus Elosatinus in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1430. b

Mamertus Viennensis episcopus in concilio Viennensi, anno circiter 474. IV. 1040. d. in Arelatensi, anno 475. *ibid.* 1044. c

Mamilianus abb. S. Fadiacij de Pisia ord. Camaldul. interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2119. c

Mampreos al. Mampretus Tripolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. c. 787. d

Manasse aut Manasses abbas in conventu Atteniacensi, anno 769. VI. 1701. c

Manasedus aut Manasses Remensis arch. interfuit concilio Parisiensi anno 1092. X. 483. c. concilio Andomar. anno 1099. *ibid.* 628. c. in Trecensi, anno 1104. *ibid.* 740. a

Manasses Theodosiosopolis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 600 b

Manasses Mediolanensis episcopus in synodo Augustana, anno 952. IX. 635. d

Manasses Arelatensis episcopus in concilio Incerti loci, anno 955. IX. 639. c

Manasses frater episcopi in conventu Viodocinensi, anno 1040. IX. 940. a

Manasses comes in conventu Remensi, anno 1059. IX 1108. b

Manasses Suessionensis episcopus interfuit concilio Trecensi, anno 1104. X 740 c

Manasses Remensis archidiaconus electus episc. Cameracensis in conc. Claromontano, anno 1095. X. 473. b. in concilio Audomarensi, anno 1099 *ibid.* 619. a

Manasses Meldensis episcopus interfuit

Niceno, anno 325. II 53. a

Marcus EubϾæ Cemecensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 5. b

Marcus metropolitanus in concilio Nicæno, anno 325. II 54 b

Marcus Calabriæ episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 54. c

Marcus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 335. II 460 a

Marcus ab Asia de Scisia *al.* Cissa *aut* Fissia episcopus in concilio Sardicensi, anno 347 II. 619. b. 653 a 678. c

Marcus ab Aretus *al.* Arethusa episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. b

Marcus in concilio Alexandrino, anno 363 II. 890. c

Marcus Euriensis *al* Ephesiensis, Eubiensis, Eusebiensis, Eneias. *vel* Berius episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 118. c. 264. c. 120. a. In Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 90. a. 179. d. 333. c 377. d. 491. a. 596. b. 788 c

Marcus presbyter in synodo Romana, anno 499 IV. 1116. c

Marcus Arethusius episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 84 a 129. b. 177. a 435. b. 451. c. 588 a 800. c

Marcus presbyter in synodo Romana, anno 501. IV. 1334. b

Marcus Samonius episcopus in synodo Romana. anno 502. IV. 1339 a

Marcus in concilio Aurelianensi, anno 511. IV. 1781. b

Marcus prior monasterij Theodori subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. a 54 d. 61. a 75. c. 138. c

Marcus presbyter & prior monasterij sancti Cyrici subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 15 63. b 75. c 150. d

Marcus diaconus Emisenus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano anno 536. V. 46 b

Marcus metropolita secundæ Cappadociæ in concilio Constantinopolitano, anno 536. V 51. b

Marcus metropolita Apameæ provinciæ Bithyniæ in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 31. b. 62. a. 74. c. 94. d. 158 d

Marcus sancti Dominici in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 54. c, 111. d

Marcus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 110. c

Marcus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 174. d

Marcus Arelatensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 148 V. 389. a

Marcus præfectianus in concilio Mopsuesteno anno 550 V. 500. d

Marcus presbyter in concilio Toletano IV anno 633. V. 1728. d

Marcus Castelloniensis *al.* Castulonensis episcopus in concilio Toletano, anno 633. VI. 410. d. anno 633. *ib.* 458 a. anno 656. *ib.* 470. c

Marcus Zenopolitanus episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1197. a

Marcus Lucerincusis episcopus in concilio Romano, anno 743. VI 1590 c

Marcus hegumenus sancti Ioannis Theologi in concilio Nicæno, anno 787. VII. 341.

Marcus abbas in concilio Clovesho anno 803. VII. 1190. c

Marcus Fancaiis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877, IX. 305. c

Marcus Patriarchanus episcopus interfuit concilio Nicosiensi, anno 1340. XI. 2411. d

Marcus abbas S. Salvi de Florentia ord. Vallisumbrosæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2218. d

Marcus Apruc ensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 1415. XII. 1633. d

Marcus Ephesius episcopus in concilio Florentino, anno 1438. XIII. 18. a. 352. in Constantinopolitano, anno 1441. *ibi* 1171. d

Marcus Tarantasiensis archiepiscopus in synodo Basileensi, anno 1438. XIII 810. c. in Ferrariensi, eodem anno *ibid.* 893. a.

Marcus patriarcha Gradensis in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 619. a. 1168. c

Marcus Prænestinus episcopus cardinalis in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 27. c

Marcus Antonius de Columna in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 30. b

Marcus cardinalis Senogalliensis in concilio Lateranensi anno 1512. XIV. 40. b. anno 1514. *ibid.* 206 a

Marcus Cornelius Cornelius diaconus cardinalis in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 40. d. anno 1514. *ibid.* 103. d

Marcus Vigentinus episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 59 b. anno 1514. *ibid.* 206 b

Marcus Monembasiensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 281. a

Marcus Minius orator venetus in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 327. b

Marcus Aligerius de Columna Reatinus episcopus in concilio Tridentino, anno 1545. XIV. 740 c

Marcus Vigerius Senogalliensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 749. c

Marcus Antonius Crucius in concilio Tridentino, anno 1547. XIV. 774. c

Marcus Malipperius Corfulanus episcopus in concilio Tridentino, anno 1547. XIV. 771 a

Marcus de Brizida abbas in concilio Tridentino, anno 151. XIV. 815. a

Marcus Antonius Peregrinus Comensis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 911. b. 918. d

Marcus Syricus seu Siticus de Altaemps diaconus cardinalis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 922. a

Marcus Antonius Bobba Casalensis, Augustensis episcopus, postea cardinalis in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 912 b. 938. c

Marcus Cornelius Spalatensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 913 c

Marcus Antonius Columna, Tarentinus postea cardinalis & archiepiscopus Salernitanus in concilio Tridentino, anno 1563 XIV 924. b

Marcus Gonzaga Anderensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 916 c

Marcus Laureus Campaniensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 918. b

Marcus Medices theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 936 c

Marcus Antonius Gambaronus a Lugo sive Lugio theologus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 937. a

Marcus Antonius Amidanus presbyter Cremonensis in concilio Mediolanensi, anno 1582 XV. 790. c

Marcus Paduanus episcopus in concilio Aquileiensi, anno 1596. XV. 1317. c

Marcus al. Marinus seu Marcus Macedonopolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. b

Marcus Amidensis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. a

Marcus Calchedonensis episcopus in concilio Tyrio. anno 335. II. 436. b

Margarites Soborensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1193. c

Markerus comes in conventu Vvestmonasterii anno 1065. IX. 1194. c

Marianus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679 b

Marianus in concilio Carthaginensi, anno 418. II. 1582 a

Marianus Vzappartanus episc. in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1383, c

Marianus Lybiensis episcopus in concilio Ephesino. anno 431. III 540 d

Marianus Synnadensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 308. c. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 82. a

Marianus Hipponensis episcopus in conventu Africano, anno 484 IV. 1141. d

Marianus Municipii Tullensis legatus provinciæ Numidiæ in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1640. c

Marianus presbyter & archimandrita in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 31. c. 54. a. 62. a. 73. c. 99. d. 107. c. 130. b

Marianus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 138 a

Marianus Ciliciensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1204. b

Marianus Oretanensis episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 1352. c

Marianus vicarius Zalichensis in concilio Nicæno, anno 787 VII. 43 d. 664. d.

Marianus Magydensis *aut* Magydonensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 46. c. 665. d

Marianus al. Marinus Atandrensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 551. c

Marianus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 665. b

Marianus al. Marinus Vestitor in concilio Constantinop. anno 870. VIII. 1158. a & passim.

Marianus Sabellus Eugubinus episcopus in concilio Tridentino. anno 1563. XIV. 927. c

Maricus Biterrensis episcopus in concilio Tricassino, anno 878 IX. 313. a

Marin in synodo Matiotica II. 86. c

Marinianus Patricius in concilio Romano, anno 433. III. 1171.

Marinianus Synnadus *aut* Synnadensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 118. a. 261. b. 319. b. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 328. c. 373. b. 450. d. 478. a. 555. a. 569. c. 604. c. 791. a. 793. 800. a. 813. c. In synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369. d

Marinianus in concilio Constantinopolitano, anno 449. IV. 233 c

Marinianus Gazensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 182. d

Marinianus Ravennatensis episcopus in synodo Romana, anno 590. V. 1200. c. anno 601. *ibid.* 1608. d. e. privilegio sancti Medardi Suessionensis subscriptus V 1583. b

Marinianus Popolonicensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. c

Marinus ab Aquis Tibilitanis episcopus in concilio Cirtensi, anno 305. I. 937. c

Marinus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. d

Marinus Gallus in concilio Romano, anno 311. I. 1403. c

Marinus episcopus Arelatensis in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1429 c

Marinus in concilio Romano II. anno 314. I. 1445.

Marinus Troadis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 267. c. & 327. c

Martinus

Martinus Mantuanensis episcopus in concilio Ravennatensi, anno 967. IX. 676. e
Martinus Neapolitanus diaconus cardinalis. Vicecancellarius interfuit concilio Lugdunensi generali, anno 1245. XI. 637. e
Martinus Atrebatensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409 XI. 2117. e. Constantiensi, anno 1411. XII. 1480. b. 1531. c. 1689. d. anno 1416. *ibidem* 184. b
Martinus Aprutinensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 184. e
Martinus Ferdinandi miles in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 248. c. 2714. b
Martinus Bernerius *aut* Bertuerij decanus Turonensis in concilio Basiliensi, anno 1431 XII. 447. d. 579. d
Martinus Rogas Vallis bonæ abbas in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 877. b
Martinus de Visinis protonotarius in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 892. c
Martinus Zainensis episcopus in concilio Lateranensi anno 1513. XIV. 273. a
Martinus de Olavetbe logus Hispaniensis in synodo Augustana, anno 1548. XIV. 397. e
Fr. *Martinus* Royas Portalrubeo Hispanus orator in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 922. d
Martinus Perezius de Ayala Segobiensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 916 b
Martinus Balduini Rithovius Brabantus, Iprensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV 930. a. in Mechliniensi, anno 1570 XV. 790. a. 819. a
Martinus de Corduba de Mendozza Dertusensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563 XIV. 930 d
Martinus Drites decanus in concilio Remensi, anno 1564. XV. 107. a
Martinus Matlet presbyter canonicus in concilio Remensi, anno 1564. XV. 107. d
Martinus Cuperus Calchedonensis episcopus in concilio Cameracensi, anno 1565. XV 239. b
Martinus Quartaoi licentiatus Nannetensis in concilio Turonensi, anno 1583. XV. 1031. e
Martias al. Martinus Apertianus episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1600. b
Martius de Martiis Marsicensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 925. e
Martyrius in concilio Mediolanensi, anno 344. II. 615 a
Martyrius ab Achaia de Neapoli episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 659 b. 663. a. 678. c
Martyrius Marcianopolis *al.* Marciopolis episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 957 d
Martyrius Helistriensis *al.* Helectrensis Ysistiensis *aut* Illystiorum episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 452. b. 541. b 691. b. IV. 284. b
Martyrius Gortynensis episcopus in concilio Calchedonensi 451. IV 82. b. 122. d. 328. c. 454. c. 490. c. 551. a. 569. c. 779. a. 791. d. subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij eodem anno *ibid.* 976 a
Martyrius monachus in concilio Calchedonensi, anno 451 IV. 580 a
Martyrius in concilio Romano, anno 465. IV. 1069. d
Martyrius Terracinensis episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1315. b. anno 501. *ibid.* 1326 c. anno 502. *ibid.* 1338. d anno 504. *ibid.* 1377. b
Martyrius in synodo Romana, anno 502. IV. 1334. a
Martyrius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. e
Martyrius lector subscripsit libello relato in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 46. c
Martyrius Petri prope apostolos in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 14. c. 63. b. 75. c
Martyrius Pitana *al.* Barathenus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 93. c. 262 c
Martyrius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 124. 133. a
Martyrius monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 142. b
Martyrius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 174. c
Martyrius presbyter in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 405 d
Martyrius al. Maratius Iuliopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1036. c
Mascusias archipirata in concilio Londonensi, anno 971 IX. 705. c
Massona al. Mausona ecclesiæ Emeritensis metropolitanus in concilio Toletano, anno 589. V. 1015. c. anno 597. *ibid.* 1603. c
Matacellus diaconus in concilio Toletano VII. anno 646. V. 1843. a
Matalus aut Megalos Philadelphiensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. a. 129. b. 417. d
Matericus presbyter in concilio Toletano, anno 633. VI. 411. a
Maternus Gallus in concilio Romano, anno 313. I. 1403. c
Maternus episcopus Agripinensis in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1410. b
Maternus Lutevensis episcopus in concilio Agathensi, anno 506. IV. 1391. b
Matfredus laicus in concilio Confluentino, anno 860. VIII. 698. d
Matfredus Aquensis episcopus in concilio Nemausensi, anno 886. IX. 391. c
Mathurinus Berard de Varena canonicus in concilio Turonensi, anno 1583. XV. 1051. b
Mathurinus de Mon-alays prior sancti Christophori in Turonia & abbas S. Melanij Redonensis in concilio Turonensi, anno 1583. XV. 1051. c. d
Matidianus Coracisiorum, *aut* Coracesiotarum *vel* Coracesiensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 469. c. 540. d. 692. IV. 284. c
Matildis regina in concilio Anglicano, anno 1072 IX. 1211. c
Matronianus Pompeiopolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. h
Matrasius Castelliabaritanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1145. c
Matthæus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 943. b
Matthæus Buthroti episcopus in epistola synodica veteris Epiri ad Hormisdam papam, anno incerto IV. 1441. c
Matthæus ecclesiæ Arausicæ episcopus in concilio Arelatensi, anno 524. V. 782. b. in Parisiensi, anno 555. *ibid.* 812. c
Matthæus Albanensis episcopus S. R. E. legatus præfuit concilio Trecensi, anno 1127. X. 923. c. Parisien. an. 1129 *ibid.* 916. c. Moguntinensi, 1131. *ibid.* 988 d
Matthæus Trecensis episcopus interfuit concilio generali Lateranensi III. anno 1179. X. 1130. c
Matthæus Carnotensis episcopus interfuit concilio Senonensi, anno 1252. XI. 706. d
Matthæus diaconus cardinalis S. Mariæ in porticu interfuit electioni Gregorij PP. X. anno 1271. XI. 924. a. concilio Lugdunensi gener. II. anno 1274. *ibid.* 956. a
Matthæus Cerviensis episcopus interfuit concilio Ravenn. an. 1310. XI. 1531. c. anno 1314. *ibid.* 1617. b
Matthæus de Larsino Paphens. episcopus interfuit concilio Nicosien. an. 1340. XI. 2412. d
Matthæus Pistoriens. episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI 2117. c. in Constantiensi, anno 1421 XII. 1480. a
Matthæus abbas Claræ Vallis ord. Cisterc. interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2219. c. Constantiensi, anno 1416. XII. 185 b
Matthæus de Bononia generalis Carmelitarum partis Citramontanæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2220. c
Matthæus Vormatiens. episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 1238. d
Matthæus Rodyer doctor decretorum in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1771. a
Matthæus Albinganensis episcopus in concilio Basileensi, anno 1433. XII. 511. c. anno 1437. *ibid.* 592. b. anno 1438. *ibid.* 857. c
Matthæus Mantuanus episcopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 877 a
Matthæus Zaparensis episcopus in concilio Florentino, anno 1439 XIII. 519. a. 1169. b
Matthæus Cortonienssis *al.* Cotronensis *vel* Tortonensis episcopus in concilio Florentino. anno 1439. XIII. 519. a. 1169. d
Matthæus Meleniceensis episcopus in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 128. a. 1172 b. in synodo Constantinopolitana, anno 1442 *ibid.* 1372. d
Matthæus Vmaceratinensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 29. a. anno 1514. *ibid.* 207. a
Matthæus Bathelenensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 59. b
Matthæus Gursensis episcopus in concilio Lateranensi. anno 1512. XIV. 79. d. anno 1514. *ibid.* 203. c
Matthæus presbyter cardinalis in concilio Lateranensi, anno 1513. XIV. 132. d
Matthæus sancti Leonis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 281. a
Matthæus Dandulus Eques in concilio Tridentino, anno 1563 XIV. 921. a
Matthæus de Concinis Cortonensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 950. a
Matthæus Priulus Æmoniensis postea Vincentinus episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 931 d
Matthæus Goerra presbyter in concilio Tridentino anno 1563. XIV 931. c
Matthæus Galenus sacræ theologiæ professor in concilio Cameracensi, anno 1565 XV. 204. c 231. a 241 a
Matthæus Moulart abbas in concilio Cameracensi, anno 1565. XV. 239. e
Matthæus Parent canonicus in concilio Cameracensi, anno 1565. XV. 241. c
Matthæus Mesembriensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 786. a
Matthæus Tiscan doctor theologus in concilio Bituricensi, anno 1584. XV. 1114 b
Matthæus Themesianensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 792. c
Matthias Themisoniensis episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1369. b

M Y

N A

N E

N I

O F

O L

O M

O N

O P

O R

Palladius Antisiodorensis episcopus in concilio Remensi, anno 630. vel 625. V. 1689. b. in Cabiloneasi, anno circiter 650. VI. 392. a

Palladius subscripsit privilegio quod Landericus Parisiensis concessit monasterio sancti Dionysii, anno 658. VI. 489. a. in conventu Carpiacensi, anno 659. *ibidem* 491. b

Pallatinus Boserensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 418. II 1380. c

Palmantius Oenandes episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 520. IV 1525. c

Palmatius Hipponensis episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. a

Palmatius ecclesiæ Paccoisis episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1016. b.

Palmatius Vectranus episcopus in concilio Toletano, anno 675. VI, 555. b. an 0 682. *ibid* 1235. a. anno 683. *ibid*. 1268. d. anno 684. *ibid*. 1283 c

Palumbus diaconus in concilio Romano, anno 531. IV. 1692. b

Palumbus Pundanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. c

Pammenius Arlassenus episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 955. c

Pamphilus diaconus Neapolitanus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 538. V. 46. c

Pamydrus presbyter in concilio Antiocheno, anno 363 II. 858. c

Pancharius al. Pancratius, Marcellus *vel* Marcus Ancyranus episcopus in concilio Nicæno, anno 125. II. 52. c

Pancharius Velontiensium episcopus in concilio Agrippinensi, anno 346. II. 615 c

Pancharius monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV 380 b

Pancratius a Pernaso episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. d

Pancratius presbyter in concilio Mediolanensi, anno 355. II. 771. c

Pancratius Libyadis episcopus in synodo Ephesina, anno 449 IV. 118. d. 313. c. 328. d. in Calchedonensi, anno 451. *ibid* 82. c. 494. b. 585. b. 808. c

Pancratius Liviadensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 458. IV. 329. a

Pancratius Enodensis *al.* Abiadensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 788. d

Pancratius clericus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1016. d

Pancratius hegumenus sancti monasterij Pantocratoris in synodo Constantinopolitana, anno 1442. XIII. 1372. c

Pandulfus Norvicensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1223. X I. 289. a

Pandulfus protonotarius de Albiano in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 149. b

Pandulphus de Malatestis, archidiaconus Bononiensis in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 149. d

Pancmunens in concilio Alexandrino, anno 362. II. 817. c

Pangarius al. Pancarius *vel* Proacrios in concilio Toletano, anno 538. I V. 1735. c

Panias Enydonensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. I V. 791. d

Pannuthius in concilio Sardicensi, anno 347 II. 679. c

Pannuthius Afcandensis episcopus subscripsit epistolæ Mytensis Synodi quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 940. b

Pannonius Puppirensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 418. II. 1380. a

Pannonius Birensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147 a

Pansiphius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c

Pantagathus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Pantagathus a Gallia in concilio Sardicensi, anno 347. II. 712. c

Pantagathus in concilio Arausicano, anno 529. IV. 1673. b

Pantagathus Viennensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 538 V. 305. d

Pantaleo aut Pantaleon Valentiensis *al.* Blentiensis episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 46. a. 358. a. 665. b

Pantaleo presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1004. a

Pantaleo Constantin. patriarc. Latinus in cefsuli concilio Lugdun. II. an. 1274. XI. 956 b

Pantaleon Luliopolitanus *al.* Iolinopolitanus Galatiæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 538. V. 95. c. 362.

Pantaleon presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 5.6. V. 175. b

Fr. *Pantaleon* de Quelis ord. minor. legatus domini Czonit interfuit concilio Pisano 1409. XI, 2215. b

Pantaleon Bigot in concilio Remensi, anno 1564. XV. 108. b. anno 1581. *ibid*. 934. b. 925. c

Pantardus ecclesiæ Bracarensis metropolitanus Galliæ provinciæ in concilio Toletano, anno 589. V. 1016. a

Pantonius in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1533 d

Pantophilus al. Pansophius *vel* Pasiphilus Iberorum episcopus in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 957. d

Paphnutius Thebaidos superioris episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II, 77. a

Paphnutius in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Paphnutius in concilio Alexandrino, anno 363. II. 829. c

Papias Brizensis *aut* Brizorum episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 90 b. 333. d. 376. a. 438. b. 458. a. 503. c. 556. c. 804. c

Papias Pressonensis episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1570. a

Papias ostiarius in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1039. d

Papinus al. Papianus Vibonensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. b

Pappolus ecclesiæ Lingonicæ episcopus in concilio Parisiensi, anno 573. V. 960 d

Pappolus Carnotinæus episcopus in concilio Matisconensi, anno 581. V. 988. b

Pappolus Genavensis episcopus in concilio Cabilonensi, anno circiter 650. VI. 392. a

Pappus al. Papius in concilio Gangrensi, anno 324 II. 414. c

Pappus ecclesiæ Aptensis episcopus in concilio Matisconensi, anno 581. V 971. c. in Valentino, anno 584. *ibidem* 976. c

Papulus Eliplensis episcopus in concilio Toletano, anno 693. VI 1352. c

Paragorius de Scopis episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 663. c

Paralius al Paralios Andraporum *vel* Andraponensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 480. c. 536. d. 690 IV, 115 a. in Calchedonensi, anno 451. *ibid*. 177. b 589. a. 789. c. in synodo Romana, anno 503. *ibid*. 1370. c

Pardalius Macomadiensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1141. d. in concilio Romano, anno 487 *ibid*. 1149. d

Pardulus Laudunensis episcopus in concilio Carisiaco, anno 848. VIII. 56. b. anno 849. *ibid*. 56. a. Parisiensi eodem anno *ibid* 59. a. Vermeriensi, anno 852. *ibid*. 99. c. Suessionensi anno 853 *ibid*. 84. b. 85. c. 86. c. d. item Vermeriensi, anno 853. 99. c. 100. d

Pardulus Lugdunensis episcopus in concilio Suessionensi, anno 853. VIII. 82. d 91. c

Pardus al. Pardius Mentesanus episcopus in concilio Eliberitano, anno 305. I. 969.

Pardus episcopus Arpiensis in concilio Arelatensi, anno 314. I. 1429. d

Pardus Pitanensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 41. c. 351. c

Paregorius archidiaconus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 493. c. 497. c

Pariator Hiltensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 147. a

Pariator Scilitanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI, 147. c

Paris Pisaurientis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 205 b, anno 1515. *ibid*. 281. c

Paris Taffa doctor & canonicus in concilio Remensi, anno 1583. XV. 913. b

Parmasius al. Pharatius *vel* Parmassius in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 175 b

Partasius de Mediolano episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 663. a

Parterius in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. c

Parthenius Epalanus *aut* Eralensis episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536. V. 286. d

Parthenius Cyzicenus episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1442. XIII. 1372. d

Parthenius Dristensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 787. a

Parvus in Tribus-tabernis episcopus in epistola duodecima Pauli papæ prima de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, anno incerto VI. 1693. b

Pascasinus aut Paschasinus in concilio Calchedonensi, anno 451. I V. 79. a. 676. c

Pascasius Anguiensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 418. II. 1379. d

Pascasius Tijocensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1381. b

Pascasius Genuensis ecclesiæ episcopus subscripsit epistolæ Eusebij Mediolanensis ad Leonem I. III. 1315. c

Pascasius Gundensis episcopus in conventu Africano, anno 484 IV. 1141. d

Pascasius Migirpensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1141. c

Pascasius Tuiarensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. c

Pascasius Septimaniciensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV, 1144 b

Pascasius Tenitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. d

Pascasius Mammillensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. a

Pascasius Salditanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148. b

Pascasius episcopus in concilio Tricassino, anno 878. IX. 321. c

Pascentius Octabensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. c

Pasientius Cerbaquensusca episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1141. c

Paschalis Blandanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. c

Paschalis Thermitanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. c

Paulus

Pelagius in concilio Carthaginensi, anno 416. II 1553. c

Pelagius presbyter in concilio Calchedonensi, anno 451 IV. 87. a. 332. c 415. e

Pelagius Tarsi episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anni 451. IV. 927 d

Pelagius Azanitanus *aut* Azanorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 518. V. 170 b. anno 536. *ibid* 112. b. anno 553. *ibidem* 418. d 584. a

Pelagius Patnassi episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 52. c. 95 b. 99. a. 259. c

Pelagius diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 63. c. 74. d. 94 a 98. d. 99. b. 257. a. anno 553. *ibid.* 177. a

Pelagius Sebastensis episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536. V. 286. b

Pelagius Anagninensis episcopus in synodo Romana, anno 590. V. 1300. c. anno 601. *ibid.* 1608. c

Pelagius Consentinensis episcopus in concilio Romano, anno 745. VI 1552. a

Pelagius Bregantiæ comes in concilio Ovetensi, anno circiter 875. IX. 248. a

Pelargus doctor in concilio Treverensi, anno 1548. XIV. 608 c

Pencsingus sive Leutsingus *aut* Levlingus archidiaconus in concilio Cabilonensi, anno 873. IX. 252. b

Pentadius in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1553. d

Pentadius de Dinia episcopus in concilio Agathensi, anno 506. IV. 1395. e

Pentasius Tamulus episcopus in concilio Byzaceno, anno 646. VI. 136 d

Percevallus Bellicensis episcopus in concilio Basileensi, anno 14.9. XII. 636. a

Peregorius a Dardania de Scupis episcopus in concilio Sardicensi, anno 347, II. 658. c

Peregrinus Corinthiensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. IV. 283. b

Peregrinus Phœnicianus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 90. b. 279. d. 333. d. 377. d. 460. b. 491. e. 595. b. 788 c

Peregrinus Affuritanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. e

Peregrinus Mulzensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. a

Peregrinus Punentianensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1143. a

Peregrinus Materianensis episcopus in convento Africano, anno 484 IV. 1145. c

Peregrinus plebis Curubitanæ provinciæ proconsularis epis. in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1640. c

Peregrinus Messaoensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. c

Peregrinus Lipatitanus episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 79. c

Peregrinus Aquileiensis patriarcha interfuit conciliabulo Papiensi, anno 1160. X. 1394. d. Laudensi, anno 1161. *ibid.* 1409. c

Pergamius Antiochenus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 449. IV. 236 a. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 82. a. 128. c. 373. b. 431. c. 410. b. 473. b. 551. a. 569. c. 604. c. 791. c. 791. 800. a. 813. e. subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij, eodem anno *ibidem* 927. d. 932. d. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369. d

Iudex Nominum.

Perigenes Corinthiensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 465. b. 506. b. 692.

Perpetuus Turonicæ civitatis episcopus in concilio Turonico, anno 461. IV. 1023 a

Perpetuus Abriocatensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 533. IV. 1783. b

Perrebius al. Parthebius Thessalonicensis *al.* Saltatum Thessaliæ episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 489. b. 517. a 691. a

Perrebius Pharmalensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. IV, 181. e

Persas in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 460. d

Perseverantius in concilio Carthaginensi, anno 421. II. 1178. b

Perseverantius Castellonensis ecclesiæ ep. in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1718 a

Pertenus Senensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 113. b

Petilianus Constantinensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411, II. 1356.

Petran laicus in synodo Landavensi IX. 591. b

Petroaldus Lunensis episcopus in synodo Romana, anno 826, VIII. 101. d

Petrona exconsul in concilio Niczno 787. VII. 46. d

Petronacius Ravennas episcopus in concilio Romano, anno 826. VIII. 105. a

Petronacius Albanensis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. b

Petronax patricius in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 978. c. & passim toto concilio.

Petronius in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Petronius Icnopolitanus *al.* Iuolopolis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. d

Petronius subscripsit epistolæ synodicæ episcoporum Galliæ, anno 452. III. 1319. c

Petronius Mityneus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 790. c

Petronius presbyter in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. e

Petronius Vasionensis episcopus in concilio Cabilonensi, anno circiter 650. VI. 392 c

Petrus ab Hipponezarito *al.* Hippone Diarrhyto episcopus concilio Carthaginensi III interfuit, anno 256. I 791. a

Petrus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 939. d

Petrus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940 c

Petrus diaconus Arelatensis in concilio Arelatensi anno 314. I. 1429. e

Petrus Iconiensis Lycaoniæ *al.* Pisidiæ episcopus in concilio Ancyrano, anno 314. I. 1473. e

Petrus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Petrus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Petrus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Petrus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Petrus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Petrus in concilio Romano II anno 324. I. 1547.

Petrus in concilio Romano II. anno 324. I. 1147.

Petrus in concilio Romano II. anno 324. I. 1347.

Petrus Ahilæ episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. c

Petrus Iamniensis episcopus in concilio Nicæno 325. II. 51. c

Petrus Gindarensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. c. in Antiocheno, anno 341. *ibid.* 560.

Petrus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 335. II. 450. e

Petrus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. a

Petrus Sipporum episcopus in concilio Antiocheno, anno 363. II. 828. c

Petrus Alexandrinus episcopus in concilio Romano, anno 373. II. 896. b

Petrus in concilio Milevitano, anno 416. II. 1543 a

Petrus presbyter in concilio Ephesino, anno 431. III. 452. c. 436. d. 614. 623. 674. a

Petrus Parembolensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 453. c 473. 500. b. 541. a. 639. a. 692. c. IV. 28. c

Petrus presbyter Alexandrinus & notariorum primicerius in concilio Ephesino, anno 431. III. 501. d. 614. IV. 18. c. 292.

Petrus Oxyrinchiensis *aut* Oxyrinchitanus episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 541. IV. 283. b

Petrus Crusensis *al.* Croscos episcopus in concilio Ephesino 431. III. 543. a. 692. a

Petrus Trajanopolis episcopus in conciliabolo Ephesino, anno 431. III, 614 b

Petrus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 220 c

Petrus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448. IV. 232. c

Petrus Oangreus *al.* Oangrensis episcopus in synodo Ephesina anno 449. IV. 118. b. 264. e. 310. c. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 79. c. 328. b. 371. a 410. c. 449. d. 478. c. 553. c. 569. d. 591. c. 789 c 791. c. 797. d. 813. d. subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij, eodem anno *ibid.* 961. d. in synodo Romana, anno 503. *ibidem* 1370. c

Petrus Theodosiopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 449. IX. 231. c

Petrus al. Longinus Chersonensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV, 131. c. 328. c

Petrus Corinthius episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 79. b. 94. c. 325 c. 372. d. 427. d. 449. e. 467. b. 553 c. 629. 786. c. 793. subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij eodem anno *ibid* 927. d

Petrus Gabalensis, Gabiolensis *aut* Gabbulensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 82. c. 377. b. 446. d. 457. a 787. a. 818. d. subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij eodem anno *ibid.* 915. c

Petrus Dardanensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. b. 333. a. 377. a. 434. d. 434. e. 593. a. 790. b. 804 b subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte ejusdem concilij eodem anno *ib.* 945. a. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1370. b

Petrus Echinæensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 98. c. 337. a. 491 a 601. d

Petrus Biblitanus episc. in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 787. c

Petrus Ecimiensis *al.* Erbimiensis episc. in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 789. a

Petrus Scinorum Mandrorum episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 897. b

Petrus Novensis episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 913. a

Petrus Heliopolitanus episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte

R

P H

P I

P L

Platon Magidensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1040. a

Plechelmus de Massa candida *al.* de Candida casa episc. in concilio Trajectensi, anno 694. VI. 1196. d

Plegberth presbyter in concilio Cloveshou, anno 803. VII. 1190. d

Plegberth abbas in concilio Cloveshou, anno 803. VII. 1191. b

Plegmundus Dorovernensis episcopus in synodo Anglicana. IX. 429. b. & passim.

Plenus in concilio Romano II. anno 324. I. 1541.

Plotarcus de Patrois episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 653. e

Plusianus Sylleensis episcopus in concilio Constantinop. anno 680. VI. 840. d. 973. e. 1040. e

Plutarchus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678. e

Plutarchus Lystrensis episcopus in concil. Calchedonensi, anno 451. IV. 90 c 336. b. 431. b. 597. d. 791. b. 805. a. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1368. e

Plutarchus Platæensis episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 957. e

P O

Podda in concilio Cloveshoviensi, anno 747. VI. 1572. e

Podda Merciensis episcopus in concilio Cloveshoviensi, anno 747. VI. 1573. a

Pœmen Elesmatis episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 897. e

Pœmenius subdiaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 671. e

Polemius presbyter in concilio Agathensi, anno 506. IV. 1391. d

Polemius in concilio Bracarensi, anno 572. V. 894. e

Polemius Asturiensis *aut* Asturicensis episcopus in concilio Bracarensi, anno 571. V. 899. a

Polemius Agennensis episcopus in concilio Parisiensi, anno 573. V. 910. e

Polemon Tebennorum episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 957. e

Polemundus al. Holemundus Salmaticensis episcopus in concilio Toletano, anno 688. VI. 1307. e

Polinus Theodosiopolitanus episc. in conc. Constantinopolitano, anno 449. IV. 135. d

Polinus Apamenus episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 917. d

Politianus Sozopolis episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilij Calchedonensis, anno 451 IV. 918. a 932. a

Pollarion presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 335. II. 460. a

Pollianus al. Politianus Milevensis episcopus concilio Carthaginensi III. interfuit anno 256. I. 719. c. 807. c

Pollion Peperensis *al.* Barensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 53. a

Polochronius ecclesiæ Sigestaricæ episcopus in concilio Valentino, anno 584. V. 977 e

Polybius Ilerdensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1026. c.

Polycarpus Smyrnensis episcopus interfuit synodo Romanæ. I. 583. e

Polycarpus in synodo Africana, anno 253. Index Nominum. I. 726. d. anno 256 *ibid.* 747. d

Polycarpus Adrumetinus episcopus concilio Carthaginensi III. interfuit anno 256 I. 787. c. 806. a

Polycarpus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. d

Polycarpus metropolitanus in concilio Nicæno, anno 325. II. 53. e

Polycarpus Gaballus, Gabalorum *aut* Gabalensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 118. d 313. a. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 333. b. 444. c. 436 c. 507. a. 590. d. 792. d. 821. a. subscripsit epistolæ synodi Sardianæ quæ habetur in tertia parte ejusdem concilij, eodem anno *ibid.* 934. d. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1367. e

Polychronius in concilio Illyrico, anno 365. II. 833. a

Polychronius Heracleæ episcopus in conciliabulo Ephesino, anno 431. III. 598. c 654 b

Polychronius Epiphaniensis episcopus in conciliabulo Ephesino, anno 431. III. 599. a. in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. b. 319 c. 376. d. 443. d. 451. c. 465. b. 588 b. 787. c. 801. c

Polychronius in concilio Ephesino, anno 431. III. 681. d

Polychronius Antipatridis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 118. d. 268 e. 304. c. 313. c. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 82. c. 329. a. 494. a. 585. c. 782. d. 805. e

Polychronius Dadytensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 790 a

Polychronius Daclis *al.* Dablis episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1370. b

Polychronius Arcopolitanus *al.* Aureliopolitanus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 518 V. 191. e

Polychronius presbyter & prior monasterij Æthrij subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. a. 63. b. 73. d. 122. d. 134 d. 174. b

Polychronius presbyter & archimandrita monasterij Critensium *vel* Cretensium subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 33. c. 63. c. 73. c. 111. c 134. c

Polychronius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 133. c

Polychronius diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 119. a

Polychronius Theopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1042 c

Polycrates Ephesinus episcopus celebravit concilium Asiaticum, anno 198. I. 598. a. 600. d

Polydeuctus Antiochenus episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 520. IV. 1585 c

Polydorus abbas sancti Eutychij in concilio Lateranensi, anno 1512. XIII. 113. a

Polyeuctus diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536 V. 33. a. 55. b. 63. c. 78. b. 114. d. 139. e

Polyeuctus Mirensis *al.* Myrorensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 781. c. 802. b. 1081. e.

Polymeus diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 335. II. 460. a

Polytemus Scepsij episcopus subscripsit epistolæ synodi Cyzicenæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 946 a

Pompedius in concilio Egarensi, anno 624. V. 1645. e.

Pompeianus Byzacij episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 416. c. 429. c. 581. b

Pompeius presbyter in concilio Agathensi, anno 506. IV 1395. e

Pompeius Reatinus episcopus in concilio Lateranensi. anno 1514. XIV. 20.. a

Pompeius Zambeccarius Sulmonensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 926. a

Pompeius Piccolomineus Tropiensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 918. d

Pomponius à Iociniana *al.* Dionysiana episcopus in synodo Africana, anno 253. I. 726. d. Carthaginensi III. interfuit, anno 256. *ibid.* 791. b. 812. c

Pomponius in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1379. a

Pontianus in concilio Milevitano, anno 416. II. 1344. a

Ponticanus Promensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV 1143. e

Pontio Bellicensis episcopus interfuit concilio Trenorciensi, anno 1115. X. 804. e

Pontius Lamsuensis episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. a

Pontius Ovetensis episcopus in concilio Pampilonensi, anno 1032. IX. 935. d. in Aragonensi, anno 1062. *ibid.* 1175. b

Pontius Massiliensis episcopus in concilio apud S. Ægidium, anno 1056. IX. 1082. d

Pontius Glandensis episcopus in concilio apud S. Ægidium, anno 1056. IX. 1082. d

Pontius Aquensis episcopus in concilio Tolosano, anno 1056. IX. 1086. e

Pontius Impuritanensis comes in concilio Helenensi, anno 1065. IX. 1184. b

Pontius abbas Cluniacensis interfuit concilio Trenorciensi, anno 1115. X. 804 e

Pontius Narbonensis archiepiscopus interfuit concilio Lombariensi, anno 1176. X. 1470 c. gener. Lateranensi III. anno 1179. *ibid.* 1530. d

Pontius Cavallicensis episcopus interfuit concilio gener. Lateranensi. III. anno 1179. X. 1510 a

Pontius Atrebatensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1121. XI. 289 b

Pontius Biterrensis episcopus interfuit concilio Biterrensi, anno 1179 XI. 1062. e

Pontius S. Tiberij abbas interfuit concilio Narbonensi, anno 1374. XI. 1510. e

Pontius Simoneti magister in artibus, legatus universitatis Parisiensis interfuit concilio Pisano. anno 1409. XI. 2221. a

Pontius de Parathus civis Valentinensis in concilio Dertusano, anno 1429. XII. 407. d. 411. d

Pontius Vettonensis episcopus in concilio Avenionensi, anno 1456. XIII. 1404. a

Pontius de Novion in concilio Remensi, anno 1564. XV. 107. c

Peppo Virceburgensis episcopus in concilio Engilenheimensi, anno 948. IX. 614. e. & passim. in synodo Augustana, anno 952. *ibid.* 635 d

Porcianus in concilio Arelatensi, anno 524. IV. 1621. a. in Carpentoractensi, anno 527. *ibid.* 1664. b. in Vasensi, anno 529. *ibid.* 1688. a

Porphyrius Macedonensis de Philippis episcopus in concilio Sardicensi, anno 347 II. 658. d. 662. d. 678. e

Porphyrius in concilio Diospolitano, anno 415. II. 1531 d

Porphyrius in concilio Diospolitano, anno 415. II. 1532. d

Porphyrius Botronensis, Botrorum, Botryensis *aut* Botropolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. d. 109. d. 588. e. 787. e

Porphyrius archidiaconus Emesiæ provinciæ Phœniciæ in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. d. 329. d 487. c.

Porphyrius Palæopoleos episcopus subscri-

Proculus Bigastrensis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1236. b. anno 683. *ibid.* 1268 c. anno 684. *ibid.* 1284. a. anno 688. *ibid* 1307. c

Procopius Synnadensis episcopus in concilio Niceno, anno 325 II. 53. b

Procopius Neapolitanus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 518. V. 191. a

Procopius Majumæ Gazæ episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 518. V. 191. c

Procopius Amathontinus epis. in concilio Hierosolymitano, anno 518. V. 191. d

Procopius Gangrensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 94. d. 118. d

Procopius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 210 b

Procopius Helenopolitanus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536 V. 284. b

Procopius Irenopolitanorum *al.* Hieronopolitanus episcopus in concil. Mopsuesteno, anno 550 V. 492. c. 501. d

Procopius Antinoum Thebanæ civitatis *al.* Antinoos Thebaidis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. d. 584. b

Procopius presbyter in conc. Romano, anno 743. VI. 1551. b. anno 745. *ib.* 1556 d

Procopius Metrorum & Arbytorum episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1166 XV. 787. c

Proaresius al Proserius *aut* Pressius in concilio Gangrensi, anno 324. II. 414 a

Proaresius a Sinopa in concilio Sardicensi, anno 347. II. 712. c

Proechius al Protechios Arsinoes *aut* Arcenoensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 600. d. 792. d

Proficius Seleucianensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144 a

Proficius Sublectinus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1145. c

Proficius Vadensis episcopus in conventu Africano. anno 484. IV. 1144. a

Proficius Emeritensis episcopus in concilio Emeritensi, anno 666. VI. 528 c

Profuturus presbyter in concilio Constantinopolitano I. anno 381. II. 917. c

Profuturus Lamicensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1737. d. in VI. anno 638 *ibid* 1452. c

Projectitius Nepesinus episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1062. d

Projectitius Tarquiniensis episcopus in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. c

Projectitius presbyter in concilio Romano, anno 487. IV. 1149. d

Projectitius presbyter in synodo Romana, anno 499 IV. 1316. d

Projectitius in synodo Romana, anno 502. IV. 1314. b

Projectitius presbyter in synodo Romana, anno 503. IV. 1334. b

Projectitius al. Projectus Foronovanus episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1368 b

Projectus in concilio Ephesino, anno 431. IV. 283. d

Projectus Romanus legatus in concilio Ephesino, anno 431. III. 610. c. 611. 614. 618 621. 627. 628. 634. 654. b. 659. a

Projectus al. Projectitius Forinovi episcopus in synodo Romana, anno 502. IV. 1339. a

Projectus Naffiranus episcopus in constituto Vigilii papæ de tribus Capitulis, anno 553. V. 376. d

Promachius al. Chromatius Aliodensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 381. c. 481. c. 537 b

Promotus Giannatinæ ecclesiæ episcopus in concilio Parisiensi, anno 573. V. 920. c

Promotus in concilio Matisconensi, anno

583. V. 989. b

Propinquus Trebiensis *al.* Tribensis episcopus in synodo Romana, anno 501. IV. 1327 b anno 502. *ibid.* 1334. a. 1339 b. anno 503. *ibid.* 1367. c. anno 504. *ibid.* 1376. c

Prosdocius Loppæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilii Calchedonensis, anno 451. IV. 976. a

Prosper in concilio Carpentoratensi, anno 527. IV. 1664. b. in Vasensi, anno 529. *ibid.* 1681. b

Prosper de Columna S. Georgii ad velum aureum cardinalis in concilio Basileensi, anno 1431. XII. 802. d. in Ferrariensi, anno 1438 XIII. 890. a in Florentino, eodem anno *ibid.* 18. c. anno 1439. *ibid.* 517. b. 1168 b

Prosper de Columna in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 249. c

Prosper Rebiba Troianus, postea patriarcha Constantinopolitanus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 930. e

Prosphorius subdiaconus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 280. a

Prostratcus al. Plutarcus ab Achaia de Patris *aut* Patrois episcopus in concilio Sardicensi, anno 347 II. 659. a

Protadius archidiaconus Remensis in concilio Aurelianensi, anno 549 V 399 c

Protasius ab Italia de Mediolano episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 659. b. 578. c

Protasius in concilio Carthaginensi, anno 411 II. 1336 1377. c

Protasius ecclesiæ Valentinæ *aut* Placentinæ episcopus in concilio Toletano VI. anno 638. V. 1749. c

Protasius Tarraconensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano VII. anno 646. V. 1842. a

Protasius Sedunensis episc. in conc. Cabilonensi, anno circiter 650. VI. 392. b

Proterius a Capua episcopus in concilio Romano, anno 313. I. 1401. c. in Arelatensi, anno 314. *ibid.* 1429. d

Proterius Myrrhinensis *al.* Mytinensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. b 338 c. 377. b. 435. c. 412 c 583. a. in synodo Romana, anno 503. *ibid* 1378 a

Proterius diaconus subscripsit epistolæ quæ habetur in tertia parte concilii Calchedonensis, anno 451. IV. 897. b

Proterius Alexandrinus episcopus in synodo Alexandrina. IV. 1007. c

Prothymius Comanensis *aut* Comanus episcopus in concilio Ephesino. anno 431 IV. 283. c. 465. c

Protogenes in concilio Antiocheno II. anno 270. I. 893. e

Protogenes Sardicensis episcopus in concilio Niceno anno 325. II. 54. b. in Sardicensi, *ibid.* 91 b. in eodem. anno 347. *ib.* 658. d. 661. d. 678. c. in Cordubensi, *ibid.* 91. d

Protogenes in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 78. c. 325. c. 466. d

Protogenes Sagontinæ ecclesiæ *al.* Seguntinensis episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1017. c. anno 610. *ibid.* 1613 c

Providentius Salmanticensis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1236. c

Prudentius Tricassinensis episcopus in concilio Parisiensi, anno 843. VII. 1851. c. anno 849. VIII. 59. a. Item Suessionensi, anno 853. *ibid.* 84. c. 86. c. 91. d

Psaes in concil. Sardicensi, anno 347. II. 679 c

Psenosirus in concilio Sardicensi, anno 347. II 679. b

Publianus Bazaritididacensis ep. in conc. Carthaginensi, anno 411. II. 1 82. c

Publianus in concilio Carthaginensi, anno 416 II. 1531. d

Publius Oliviorum *al.* Olbiensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 693. a. IV. 283. b

Pudentianus a Cuicull episcopus concilio Carthaginensi III. interfuit, anno 256. I. 794. c

Pudentius Madaurensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1143. b

Pudicus Nannetensis episcopus in concilio Remensi, anno 1049. IX. 1036. c

Pullio presbytero concilio Romano, anno 501. IV. 1691. b

Pulsaminon Niciorum episcopus subscripsit epistolæ quæ refertur in III. parte concilii Calchedonensis, anno 451. IV. 897 a

Pulsanus al. Pulsatius in concilio Sinuessano, anno 303. I. 919. d

Pulsanus in concilio Sinuessano, anno 303. I 941. c

Purpurius a Limata ep. in conc. Cirtensi, anno 305 I. 917. d

Pusillus a Lamesba episc. conc. Carthagin. III. interfuit, anno 256. I. 791. b

Pythagoras Sinopeorum episc. in concilio Constantinopolitano, anno 518. V. 167. c. anno 536. *ibid.* 182. b

Q V

QVADRATIANVS in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. d

Quadratus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.

Quadratus in concilio Romano II. anno 324. I. 1543.

Quadratus in concilio Romano II. anno 324 I 1547.

Quadratus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Quadratus Gegitensis episc. in concilio Carthaginensi, anno 411 II. 281. a

Quadratus in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. c

Quadrus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 942. d

Quinctius al. Quintius de Rusticis. Militensis ep. in conc. Trid. an. 1563. XIV 924. e

Quinidius archidiaconus in concil. Arelatensi, anno 554. V. 782. c

Quinidius Vasensis ecclesiæ episc. in conc. Parisiensi, anno 573. V. 920. c

Quintasius episc. Caralensis in conc. Arelatensi. anno 314. I. 1430. d

Quintasius Muzecitanus episc. in conventu Africano, anno 484 IV. 1147. a

Quintianus Elborensis episcop. in concilio Eliberitano, anno 303. I. 969.

Quintianus Seleuciensis episc. in concilio Niceno, anno 325. II. 53. c

Quintianus a Tacc episc. in conc. Sardicensi, anno 347. II. 712. a

Quintianus Vrcitanus episc. in conventu Africano, anno 484. IV. 1142. c

Quintianus Casulis Carianensis episc. in conventu Africano anno 484. IV. 1145. a

Quintianus Rutenus episc. in conc. Agathensi, anno 506. IV. 1395. a. in Aurelianensi, anno 511. *ibid.* 1409. d

Quintilianus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. d

Quintillus Heracleæ Macedoniæ episc. in conc. Ephesino anno 449 IV. 113 c. 307. b. in Calchedon an. 451. *ib.* 79. b. 94 b. 279. a. 318. c. 449 b. 467. b. 553. c. 793.

Quintinianus Atellanensis episc. in synodo Alexandrina. IV. 1153. c

Quintinus al. Quintius Albingaunensis ep. subscripsit epistolæ Eusebii Mediolanensis ad Leonem I. III. 1356. b

Quintius aut Quinctius de Rusticis Militensis ep. in conc. Tr. an. 1546. XIV. 749. d

Quintus in synodo Africana an. 253 I 716 d

Quintus a Buruc *al.* Barue *vel* Buzuc episc. conc. Carthaginensi III. interfuit, anno 255. I. 790 d 800. a

Quintus ab Aggiva *al.* Aggya episc. conc. Carthag. III. interfuit an. 256. I. 794. d

Quintus chorepiscopus in concilio Niceno, anno 325. II. 53. e

Quintus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c

RO

Index Nominum.

T

Serapion presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 515. II. 460. c

Serapion in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c

Serapion in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c

Serapius diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcop. V. 231. c

Serenianus al. Hercunianus Myron *al.* Myrensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 542. b 690.

Serenus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 943. b

Serenus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Serenus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. b

Serenus in concilio Toletano I. anno 400. II. 1227. a

Serenus Maximianopolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. a. 352. d. 457. 487. b. 592. c. 786. d. 804. a

Serenus Numentanus episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1313. c.

Serenus Nolanus episcopus in synodo Romana, anno 499. IV. 1315. d. anno 503. *ibid.* 1357. a. anno 504. *ibidem* 1377. d

Serenus in synodo Romana, anno 502. IV. 1334. a

Serenus Populoniensis episcopus in concilio Romano, anno 610. VI. 699. c

Sergianus Antiochiæ Pisidiæ, *sive* Cariæ episcopus in concilio Ancyrano, anno 314. I. 1475. a

Sergius metropolitanus in concilio Barcinonensi, anno 540. V. 378. d

Sergius in concilio Ilerdensi, anno 524. IV. 1614. d

Sergius diaconus Ptolemaidis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 46. b

Sergius presbyter Sandorensis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 46. d

Sergius presbyter & lustrator in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 35. a. 63. d. 78. a. subscripsit libello relato in eodem concilio, *ibid.* 38. c

Sergius Epiphanie episcopus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 106. b

Sergius Misericors subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 162. b

Sergius monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 162. d

Sergius presbyter testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episc. V. 239. d

Sergius presbyter testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episc. V. 242. c

Sergius presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 250. c

Sergius novæ Justinianæ *al.* Iustinopolis secundæ Ægyptiorum *aut* Cynon episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. d. 582. d

Sergius Himereos episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 583. d

Sergius Carcassonensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1017. a

Sergius Prænestinensis episcopus privilegio sancti Medardi Suessionensis subscriptus, V. 2585. a

Sergius Narbonensis episcopus in decreto Gundemari regis de primatu ecclesiæ Toletanæ, anno 610. V. 1624. c

Sergius Templanensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. a. 82. b

Sergius monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 119. a

Sergius monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 119. a

Sergius presbyter in concilio Romano, anno circiter 680. VI. 579. d

Sergius Selymbriensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 613. d. 732. c. 1051. c. 1084. a

Sergius Sinopensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 843. c. 1037. d

Sergius Gangiensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189. a

Sergius Andrasporensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1196. c

Sergius Prænestinensis episcopus in concilio Romano, anno 728. VI. 1458. c

Sergius presbyter in concilio Romano, anno 743. VI. 1551. b. anno 745. *ibid.* 1556. d

Sergius Nicoterensis *aut* Nicoteron episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. c. 310. c. 663. a

Sergius Heligiensis *al.* Begyliensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 46. a

Sergius Bargyliensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 137. c

Sergius Lercolis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 539. a

Sergius hegumenus Gelsocosis *al.* Germiotenus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 543. b

Sergius Vigiliarensis episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 665. a

Sergius presbyter in synodo Romana, anno 826. VIII. 104. a

Sergius presbyter in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. a

Sergius Humanensis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. b

Sergius Sabiocatis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. d. IV. concilii Constantinopolitani condemnationi subscripsit, anno 869. *ibid.* 1095. d

Sergius primicerius defensorum in concilio Romano, anno 963. IX. 648. e

Sergius in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c

Sergius Neapolitanus episcopus in concilio Beneventano, anno 1059. IX. 1106. a

Serius in concilio Sinuessano, anno 303. I. 941. c

Serlo Sagiensis episcopus interfuit concilio Claromontano, anno 1095. X. 529. d

Serlo Apamiensis episcopus interfuit concilio Antiocheno, anno 1141. X. 1017. e

Serotinus in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1555. d

Serpentinus Illicitanæ ecclesiæ episcopus in conc. Toletano IV. anno 633. 1728. b. in V. anno 635. *ibid.* 1758. e. in VI. anno 638. *ibid.* 1450. d

Serras diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 513. II. 460. c

Serta comes in concilio Kingesburiæ, anno 811. VIII. 76. b

Servandus Patiensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. c

Servandus presbyter in concilio Romano anno 487. IV. 1149. d

Servandus Eliplensis *al.* Ilipensis episcopus in concilio Toletano, anno 655. VI. 410. d

Servandus archipresbyter Agarensis *al.* Egarensis in concilio Toletano, anno 633. IV. 421. c

Servatius Tungrorensis episcopus in concilio Antiocheno, anno 341. II. 615. c

Servatius in concilio Agrippinensi, anno 346. II. 617. a

Servatius Carlier decanus de Haspra in concilio Remensi, anno 1565. XV. 155. et in Cameracensi, eodem anno *ibid.* 142. a

Servatus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1377. e

Servilius Vouticopolitanus episcopus in conv. Africano, an. 484. IV. 1143. d

Servilius Tacapitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148. c

Servilius in concilio Carthaginensi, anno 416. II. 1513. d

Servidis in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. a

Servodeus al. Servusdei Bastitanus *aut* Bastianus episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 411. a

Servulus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 940. d

Servus Aticaritanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1143. b

Servus Belesasensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. c

Servus Menefessitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1145. a

Servus Asfaritanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1145. c

Servusdei in concilio Africano. II. 1145. d

Servusdei Tabunensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 411. II. 1378. c

Servusdei Nomentanus episcopus in concilio Romano, anno 465. IV. 1060. c

Servusdei Tambeitanus episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144. c

Servusdei presbyter in concilio Romano, anno 477. IV. 1149. d

Servusdei presbyter in synodo Romana, anno 499. IV. 1316. d

Servusdei Veronensis episcopus in synodo Romana, anno 501. IV. 1327. c. anno 504. *ibid.* 1377. e

Servusdei in synodo Romana, anno 502. IV. 1334. a

Servusdei presbyter in synodo Romana, anno 502. IV. 1334. b

Servusdei Mifuensis episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. b

Servusdei Honoriopoleos episcopus in synodo Carthaginensi, anno 525. IV. 1641. d

Servusdei presbyter in concilio Romano, anno 531. IV. 1691. b

Servusdei Calabriensis *al.* Arcobricensis *aut* Lacobrigensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano IV. anno 633. V. 1727. d. in VI. anno 638. *ibid.* 1450. d. in VI. anno 646. *ibid.* 1842. c

Sesaldus archipresbyter & abbas in concilio Toletano, anno 688. VI. 1308. b

Sesaldus in concilio Toletano, anno 683. VI. 1269. d

Sesullus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1236. a

Setabius in concilio Valentino, anno 524. IV. 1620. c

Sevardus presbyter in concilio Antisiodorensi, anno circiter 578. V. 961. c

Severiano al. Severianus Aphrodisiadis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. a. 581. c

Severianus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Severianus Gabalorum episcopus in synodo Quercensi, anno 403. II. 1324. e

Severianus in concilio Regensi, anno 439. III. 1289. a

Severianus Scythopolitanus episc. in concilio Calchedon. anno 451. IV. 788. d

Severianus presbyter & archimandrita monasterii Zoaræ Thermarum Calidorum, Syrus, in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 34. c. 38. b. 55. necnon d. 75. c. 235. d

S M

S O

Index Nominum.

S P

S Q

S R

S T

iin Constantinopolitano, anno 680. VI. 615. c 1040. b. in Quinisexto, anno 692. ibid. 1197. c

Stephanus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 618. a

Stephanus Locrensis episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 692. c

Stephanus Prænestinus episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 696. b

Stephanus Siranas *alias* Sarnensis *vel* Sarcinas episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 708. c

Stephanus diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 773. d

Stephanus monachus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 776. c

Stephanus Vranopolitanos *alias* Verinopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849. b. 1036. d in Quinisexto, anno 692. ibid. 1193. c

Stephanus Antinchenus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849 b. 1032. c. 1082. c. in Quinisexto, anno 691. ibid. 1189. b

Stephanus Parensis *aut* Pariensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849 d. 1041. a. in Quinisexto, anno 692. ibid. 1204. a

Stephanus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 976. a

Stephanus Corinthius episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1029. b. 1077. d

Stephanus Anazarbanos *aut* Anazarbensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1032. c. 1081. d

Stephanus Cæsareons episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1037. c. in Quinisexto, anno 691. ibidem 1188. b

Stephanus Emeritensis episcopus in concilio Toletano, anno 681. VI. 1235. c, anno 683. ibid. 1268. d

Stephanus Ancyrenus episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189 c

Stephanus Smyrneasis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189. c

Stephanus Magnesiensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1191. a

Stephanus Hadrasensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 691. VI. 1196. c

Stephanus Sasimorensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1197. b

Stephanus Tyaseorensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 652. VI. 1101. c

Stephanus Attadensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1124. b

Stephanus presbyter in concilio Romano, anno 743. VI. 1551. a. anno 745. ibid. 1556. d

Stephanus presbyter in concilio Romano, anno 741. VI. 1552. a. anno 745. ibid. 1556. d

Stephanus diaconus in concilio Romano, anno 743. VI. 1551. b

Stephanus presbyter in concilio Romano, anno 743. VI. 1556. d

Stephanus cardinalis presbyter Romanus in epistola duodecima Pauli papæ primi de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, VI. 1693. c

Stephanus Perentinatensis episcopus in epistola duodecima Pauli papæ primi de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, VI. 1694. a

Stephanus Bibonensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. b. 330. a. 662. 706. c

Stephanus al. Theophanes Sogdaorensis *al.* Sugdaoo, Suidaon *aut* Sugdaensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. c. 327. c. 663 b

Stephanus Silandensis, Siladonensis *vel* Silandianus episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. b. 314. b. 664. b

Stephanus Salensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 45. b. 334. b

Stephanus Arazon *aut* Araxensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. 335. d. 664 c

Stephanus Camensis *aut* Canuensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. c. 335 d

Stephanus electus Hotrensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 46. b

Stephanus presbyter Ostriensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 338. c

Stephanus Parnassensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 338. c

Stephanus Philadelphiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 339. b

Stephanus Synnaiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 339. c

Stephanus hegumenus Carconis & archimandrita in concilio Nicæno, anno 787. VII 342. a

Stephanus hegumenus S. Ertici *al.* Quirici *vel* Cyrici in concilio Nicæno, anno 787. VII. 342. b

Stephanus hegumenus Thermæneosis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 342. c

Stephanus Syracusanus episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 663. a

Stephanus Po alonensis episcopus in synodo Nicæna, anno 787 VII. 664. b

Stephanus Camoon episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 664. c

Stephanus designatus Troensis episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 665. c

Stephanus in concilio Francofordiensi, anno 794. VII. 1011. c

Stephanus Biiusicensis episcopus in conventu Vvormatiensi, anno 833. VII. 1681. b

Stephanus Atiminensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 101. b

Stephanus Portuensis episcopus in concilio Romano, anno 826. VIII. 103. b

Stephanus Oriensis episcopus in synodo Romana, anno 826. VIII. 103. c

Stephanus Narniensis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. a

Stephanus Nepesinus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 978. c. & passim toto concilio. in Romano, anno 879. IX. 311 d

Stephanus diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 999. c. & passim toto concilio. 1004. c

Stephanus Cypriensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1003. b. & passim.

Stephanus Cylirensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1003. b. & passim 1006. b. & passim.

Stephanus subdiaconus in concilio Constantinopolitano, anno 861. VIII. 1004. d

Stephanus Cyp'allensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 859. VIII. 1006 b. & passim.

Stephanus Gallisancasis episcopus IV. concilij Constantinopolitani condemnationi subscripsit, anno 869. VIII. 1096. a

Stephanus Svanensis episcopus IV. concilii Constantinopolitani condemnationi subscripsit, anno 869. VIII. 1096. b

Stephanus Gordoserbensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1120. a & passim 1125. c. & passim.

Stephanus Amastriadensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1125. a & passim.

Stephanus Pirgiensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1125. d. & passim.

Stephanus Ferentinas episcopus in concilio Romano, anno 879. IX. 323. d

Stephanus Cabilonensis episcopus in concilio Cabilonensi, anno 886. IX. 399. b. & passim.

Stephanus abbas in concilio Metensi, anno 888. IX. 412. d

Stephanus Cameracensis episcopus in concilio Trosleiano, anno 909 IX. 564. c. anno 914. ibid 581. d. in Remensi, anno 921. ibidem 581. b

Stephanus Morinensis episcopus in concilio Trosleiano, anno 909. IX. 564 c

Stephanus Scoensis episcopus in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c

Stephanus cardinalis tit. Balbinæ in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. d

Stephanus adminiculator in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c

Stephanus archidiaconus in conciliabulo Romano, anno 96 . IX. 648. c

Stephanus in conciliabulo Romano, anno 963 IX. 648. c

Stephanus tit. Sabinæ in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c. anno 964. ibid. 654. b

Stephanus Superista in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 649. a

Stephanus de Muza in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 649. a

Stephanus archipresbyter tit. SS. Nerei & Achillei in concilio Romano, anno 964. IX 654. a

Stephanus Ficodensis episcopus in concilio Ravennatensi, anno 967. IX. 676. a

Stephanus diaconus in concilio Remensi, anno 975. IX. 721. c

Stephanus Cerensis episcopus in concilio Romano, anno 958. IX. 774. a

Stephanus Narniensis episcopus in synodo Romana, anno 1015. IX. 831 c

Stephanus cardinalis tit. S. Cæciliæ in synodo Romana, anno 1015. IX. 816. c

Stephanus al. Herbertus clericus in concilio Aurelianensi, anno 1017. IX. 838. d. & passim.

Stephanus Aniciensis episcopus in concilio Bituricensi, anno 1031 IX. 865. a. in Lemovicensi eodem anno ibid 891. d. & passim.

Stephanus Vallacensis episcopus in concilio Bituricensi, anno 1031. IX. 868. c

Stephanus de Mennaco in conventu Vindocinensi, anno 1040. IX. 940 a

Stephanus S. Vrbani in concilio Remensi, anno 1049. IX. 1037. a

Stephanus Velavensis episcopus in conventu episcoporum, anno 1051. IX. 1069. a

Stephanus cardinalis in concilio Turonensi, anno 1060. IX. 1109 a

Stephanus Olurensis *aut* Oleronensis episcopus in concilio Iaccetano, anno 1060. XI. 1111. d. in conventu Moyssiacensi, anno 1063. ibidem 179. a

Stephanus Pud ensis episcopus interfuit concilio Claromontano. X. 559. a

Stephanus Eduensis episcopus interfuit concilio Trenorciensi, anno 1115. X. 804 c. Parisiensi, anno 1129. ibidem 941. c

Stephanus Parisiensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1129. X. 941. c

Stephanus Angliæ rex interfuit concilio Northamptoniensi, anno 1131. X 991. c. Londoniensi, anno 1140 ibid. 1024. b. anno 1141. ibid. 1013 a. Vvestmonasteriensi, anno 1142 ibid. 1029. a

Stephanus Tarsensis episcopus interfuit concilio Antiocheno, anno 1141. X. 1047. a

S V

Surbenius cardinalis presbyter in epistola duodecima Pauli papæ primi de fundatione monasterii, sub titulo SS. Stephani & Silvestri, VI. 1694. a
Sutterieus diaconus in concilio Toletano, anno 633. VI. 411. e
Suvibertus in concilio Traiectensi, anno 697. VI. 1376. d
Suvithunus presbyter regis Egberti in concilio Londoniensi, anno 833. VII. 1686. e
Suvithulphus Londoniensis episcopus in concilio Kingesburiæ, anno 851. VIII. 71. a
Suvithunus Vviotoniensis episcopus in concilio Kingesburiæ, anno 851. VIII. 76. a

S Y

Syagrius in concilio Arausicano, anno 529. IV. 1975. b
Syagrius in concilio Parisiensi, anno 555. V. 812. c
Syagrius Æduorum episcopus in concilio Lugdunensi anno 567. V. 849. a. in Parisiensi, anno 573. *ibid.* 920. b. in Matisconensi, anno 581. *ibid.* 971. d. anno 585. *ibid.* 987. e. in Valentino anno 583. *ibid.* 975. b
Syagrius presbyter in concilio Autisiodorensi, anno circiter 578. V. 961. e
Syagrius presbyter in concilio Antisiodorensi anno circiter 578. V. 962. b
Syagrius Augustodunensis ep. privilegio sancti Medardi Suessionensis subscripsit V. 1585. e
Sydrax ab Istria decanus in concilio Cameracensi, anno 1365. XV. 195. e. 242. b
Sylvestrianus in concilio Romano II anno 324. I. 1545.
Sylas comes in concilio Ovetensi, anno circiter 873. IX. 248. a
Symeo Ocensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. b 334. a
Symeon monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V 162. d
Symeon monachus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 162. d
Symeon diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum, V. 231. d
Symeon diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum, V. 242. d
Symeon diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcop. V. 242. e
Symeon presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 150. b
Symeon diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 250. e
Symeon hegumenus Chorensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 339 c
Symeon hegumenus sanctæ Dei genitricis Abramitensium in concilio Nicæno, anno 787. VII. 345. c
Symeones aut Simeonius diaconus & legatus monasterii beati Iacobi subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 38. b. 78. a
Symeones diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcop. V. 242. e
Simeonius al. Simeon Amida, Amidensis, *aut* Amidenensis episcopus in concilio Antiocheno. anno circiter 445 IV. 644. c. in Ephesino anno 449 *ibid* 164. b. 119. in Calchedonensi anno 451. *ibid.* 76. d. 318. b. 431. c. 452. a. 555. c. 569. c. 664. c. 788. c. 793.
Symeonius presbyter Constantiensis subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 146.
Symeonius al. Simeones presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 171. c
Symmachus in concilio Romano II. anno 324. I. 1545.
Symmachus Attaliensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 328. d
Sympharus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 678 a
Symposius Seleuciensis episcopus in concilio Constantinopolitano I, anno 381. II. 655. c
Symposius in concilio Cæsaraugustano, anno 381, II. 1010. c
Syncellus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 978. b
Synesius Ptolemaidis episcopus in synodo Ptolemaidensi, anno 411. II. 1335 b
Synesius presbyter in concilio Ephesino, anno 431. III. 544. c
Synesius Cinnensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII 43. a
Synesius Neilensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 331. e
Synnesius Cymes episcopus in synodo Nicæna, anno 787. VII. 661. e
Syricius al. Cyricius *vel* Dyricius, Cyrtericensis *aut* Cytestricensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 31. c. in Antiocheno, anno 341. *ibid.* 150.
Syrinus Calchedonis episcopus in synodo Quercensi, anno 403. II. 1324. c
Syrus in concilio Romano II anno 324. I. 1545.
Syrus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c
Syrus Corniculanensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1145. c
Syrus Palentinensis episcopus in concilio Coyacensi, anno 1050. IX. 1063. c
Sysimeus a Perge episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 711. d
Syvuardus miles in conventu Vvestmonasteriensi, anno 1066. IX. 1192. b. & passim.

T A

TACANUS Albulensis ep. in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. a
Tada Mediolanensis episcopus in concilio Sylvanectensi, anno 863. VIII. 762. e. item Romano, anno 863, *ibidem* 768. b
Tagma in concilio Francofordiensi, anno 1006. IX. 784. d
Tagentius Valeriensis episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 410. c
Taio al Tagu *aut* Taia Cæsaraugostanus episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 411. a. anno 653. *ibid.* 458. a
Talacius Cæsarensis episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 117. a. & passim tota synodo.
Talarus al. Talarius Minturnensis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 133. c
Talasius in concilio Andegavensi, anno 453 IV. 1020. d
Talasius al. Thalassius in concilio Turonico, anno 461 IV. 1053. b
Talasius Gratinopolitanus episc. in conventu Africano, anno 484. IV. 1147. a
Talassius al. Talasius Astoricensis ecclesiæ episcopus in concilio Toletano, anno 589. V. 1017. d
Tala al. Toila, & Tala Gerundensis episcopus in concilio Toletano, anno 653. VI. 410. e
Taneulfus in conventu Clipiacensi, anno 659. VI. 498. b
Tanimundus Suanensis episcopus in synodo Romana, anno 853. VIII. 113. b
Tarasius Constantinopolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 19. d. 323. b. 661.
Tarasius patriarcha Romanus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 362. a. passim in toto concilio.
Tarasius proconsul in concilio Constantinopolitano, anno 869 VIII. 1044. c. & passim.
Tarasius Cincensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1110. a & passim.
Tarcondimantus al. Tarcendoumtus *aut* Tascodimus Ægeates, Egestanus *al.* Ægestanus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 52. c. in Antiocheno, anno 341. *ibid.* 150.
Tarianus al. Marianus & Trajanus Lyrbensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 468. e. 692.
Tarianus al. Trajanus *vel* Taurianus Augustæ episcopus in conciliabulo Ephesino, anno 431. III. 599. b. 634. b
Tarnensis diaconus in synodo Romana, anno 499. IV. 1317 a
Tarsicius al. Tysicius Apamenus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 31. b
Tassilo Baioariorum Dux in concilio Nivernensi, anno 763. VI. 1701. e
Tates Colybrasensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1196. a
Tatianus Mytensis episcopus in concilio Constantinopolitano I, anno 381. II, 957. b
Tatianus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 466. c
Taurianus al. Tatianus Lyrbanus episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 468. e. 692.
Tauricianus al. Taurentianus Nivernensium episcopus in concilio Epaonensi, anno 517. IV. 1582. e
Taurinus in concilio Nicæno, anno 359. II. 802. c
Taurinus subscripsit privilegio quod concessit Landericus Parisiensis monasterio sancti Dionysii, anno 658. VI. 488. e
Taurinus diaconus Telonensis in concilio Romano, anno 680. VI. 700. a
Taurinus in concilio Rothomagensi, anno 682. *vel* 692. VI. 1341. b
Taurus Agarensis episc. in conc. Ilerdensi, anno 524. IV. 1614. e. V. 1646. e

T E

Tebaldus archidiaconus in concilio apud montem S. Mariæ, anno 972. IX. 709. d
Tedecharius in concilio Compendiensi, anno 757. *vel* 756. VI. 1700. b
Tegredus abbas in concilio Autisiodorensi, anno circiter 578. V. 961. e.
Telemachus Hadrianopolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 55. b
Telemachus in concilio Illyrico, anno 363. II. 837. a
Tella Cœtadiddo in conventu Atteniacensi, anno 765. VI 1702. d
Tenax ab Horreis Celiæ episcopus concilio Carthaginensi III. interfuit anno 256. I. 794. d
Teodoretus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 172. b
Terentianus Tubulbacensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1144 b
Terentius in concilio Africano, II. 1145. d
Terentius Seleucianensis episcopus in concilio Carthaginensi, anno 412. II. 1 78.
Terentius in concilio Milevitano, anno 416. II. 1544. e
Terentius presbyter subscripsit libello relato in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 35. d. 55 b. 63. e. 78 b. 1… a. 139 e

T H

Theoctistus

X

cæno, anno 787. VII. 42. c. 663. d

Theognis alias Theognius Nicenus episcopus in concilio Niceno, anno 325. II. 14. a. 77. c

Theognis in concilio Constantinopolitano, anno 536. II. 473.

Theognis hegumenus monasterij sancti Apostoli Timothei Cretensium insulæ in concilio Nicæno, anno 787. VII. 146. d.

Theognius alias Theognis Nicææ episc. in synodo Mareotica II. 86. c. in Tyria, anno 335. *ibid.* 436. b. 481. a

Theognius Ciensis *aut* Cianensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 615. d. 1033.

Theognius presbyter in concilio Nicæno, anno 787. VII. 351. b

Theognostus Pompeiopolitanus episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189. c

Theon presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Hierosolymitano, anno 335. II. 460. c

Theon in concilio Sardicensi, anno 347. II. 579. c

Theon Sethrætious episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 484. a. 543. a

Theon Hellinosij episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 927. a

Theonas Psynchi *aut* Psynchensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 543. a. 693 b. IV. 285. d

Theonas al. Thomas Butiæ *aut* Evariæ Phœnices episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 589. a

Theonas Vaniensæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 897. a

Theonas Cyzicenus *al.* Marmaricenus episcopus in concilio Niceno, anno 325. II. 52. c

Theonas presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 48. a. 51. c. 66. a. 75. c. 125 a. 142. b

Theonas alias Thomas presbyter & archimandrita monasterij Aaron subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 38. c. 5. a

Theonas diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum. V. 211. d

Theonas Cysson *aut* Cussitanorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. a. 583. a

Theonas Tessalonicensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 786. c

Theopemptus Cabasensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 456. b. c. 500. d. 541. c. IV. 285. c. anno 449. *ibid.* 118. a. 271. 314. c. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 322. a

Theopemptus Iustinianopolitanus *sive* Mocissenensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849 b. 1081. c. in Quinisexto, anno 692. *ibid.* 1187. b

Theopemptus Aprocensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1189. d

Theopemptus Cissamiensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1193. b

Theopemptus Trotolycenus episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1100 a

Theopemptus presbyter cardinalis in epistola duodecima Pauli papæ primi de fundatione monasterij sub titulo sanctorum Stephani & Silvestri, VI. 1694 a

Theophanes chorepiscopus in concilio Niceno, anno 325. II. 52. c

Theophanes al. Theustinus chorepiscopus in concilio Niceno, anno 325. II. 14. b

Theophanes Philadelphiæ episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 345. d. 654. b. 682. a

Theophanes diaconus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 62. c. 74. d. 94. a 98. d. 99. b. 257. a

Theophanes Thurinus episcopus in concilio Romano, anno 680. VI. 693. c

Theophanes Theopolitanus, id est Antiochenus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1028. c. 1077. b

Theophanes Lilybensis episcopus in concilio Niceno, anno 787. VII. 42. c. 330. c 663. a

Theophanes Caloensis *alias* Chalcensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 41. c. 131. b. 853. c

Theophanes al. Theophilactus Lebedensis *aut* Lebedonensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 41. c. 331. b. 663. d

Theophanes Myoniensis *alias* Meoniensis *aut* Lymoorensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. c. 334. b

Theophanes Sorensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. d. 335. b

Theophanes Minnias episcopus in synodo Nicena, anno 787. VII. 664. b

Theophanes Selgensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1045. b & passim, anno 870. *ibid.* 1109. c. & passim.

Theophanes Trallensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1045. c. & passim.

Theophanes tabellio in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1107. b. & passim.

Theophanes Azaniensis *aut* Azaniensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 870. VIII. 1110. c. & passim. 1113. c. & passim.

Theophanes patriarcha Hierosolymitanus in synodo Constantinopolitana, an. 1442. XIII. 1172. d

Theophanius archidiaconus Romanus in constituto Vigilij papæ de tribus capitulis, anno 553. V. 577. a

Theophanius presbyter & abbas Bajas in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 848. a

Theophanius al. Epiphanius Silvæ Candidæ episcopus in concilio Romano, anno 743. VI. 1551. a

Theophanius presbyter in concilio Romano, anno 743. VI. 1551. b. 1556. d.

Theophilactus al. Theophylactus notarius in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 100. c. 147. d

Theophilactus vicarius Stauropolitanus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 42. a

Theophilactus al. Theophylactos Cypsalorensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 41. c. 681. b

Theophilactus al. Theophylactus Zenopolitanus episcopus in concilio Niceno, anno 787. VII. 46. d. 665. c

Theophilactus diaconus Exarchus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 516. e.

Theophilactus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1004. a

Theophilus episcopus Cæsariensis interfuit Romano concilio, anno 198 I. 596. c. præfuit Palæstino concilio, eodem anno *ibid.* & 601. a

Theophilus in concilio Antiocheno I. anno 264. I. 843. d. in II. anno 270. *ibid.* 893. e

Theophilus a Benevento episcopus in concilio Romano, anno 313. I. 1404 a

Theophilus in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.

Theophilus Gothiæ metropolis episcopus in concilio Nicæno 325. II. 54. d. 76. d

Theophilus Alexandrinus episc. in synodo Alexandrina, anno 399. II. 1120. c. in Quercensi, anno 403. *ibid.* 1324. c

Theophilus presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 448 IV. 895. a

Theophilus Cleopatridis *al.* Cleopatridensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 119. a 273. a. 316. c. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 86. a. 322. b. subscripsit libello relato in eodem concilio *ibid.* 521. b

Theophilus Erythrensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 86. b

Theophilus Orcensis *alias* Ariassensis, Oncsiensis, *vel* Orisinus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 91. d 336. c. 373. d. 437. b. 457. b. 481 c. 602. b

Theophilus Hadrianopolis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 592. b. 790 a. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1370. b

Theophilus lector subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 672. c

Theophilus Adriassu episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 790. c

Theophilus Acrassensis episcopus in synodo Romana, anno 503. IV. 1368. c

Theophilus Heracliensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 520. IV. 1525. a. anno 518. V. 167. c. anno 536. *ib.* 182. b

Theophilus cardinalis presbyter Romanus in epistola duodecima Pauli papæ primi de fundatione monasterij sub titulo SS. Stephani & Silvestri, VI. 1693. c

Theophilus Anastasiopolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 41. a 331. c

Theophilus Thessalonicensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 323. d

Theophilus Tymnensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 311. b

Theophilus al. Theophylactus Prusiadensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 41 d. 335. b. 664. d

Theophilus Chiensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 339. a

Theophilus monachus in concilio Niceno, anno 787 VII. 341. b

Theophilus proconsul in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII 978. c. & passim toto concilio.

Theophilus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1026. c. & passim

Theophilus secularis in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1107. b. & passim.

Theophilus Gallopus Oppidensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1561. XIV. 931. b

Theophilus Demetriadis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV 787. c

Theophronius Aphrodisiadis episcopus subscripsit epistolæ quæ refertur inter acta concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 908 a

Theophylactus al. Theophilactus notarius in concilio Lateranensi, anno 649. VI 79. d

Theophylactus Cerasuntinensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1040. b

Theophylactus Methymnensis episcopus

730. b. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369. d

Thomas Theodosiopolitanus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 449. IV. 233. d. in Calchedonensi, anno 451 *ibid.* 90. d. 331. c. 373. d. 436. c. 456. d. 804. d. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369. a

Thomas Valentinianopolis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 348 691. d. in Constantinopolitano, anno 448. IV. 186. d. 231. d. in synodo Romana, anno 503. *ibid.* 1369 c

Thomas Mopsuestiæ episcopus in concilio Antiocheno, anno circiter 445. IV. 644. c

Thomas subdiaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 672. d

Thomas Pancadus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 787. d.

Thomas Euticopolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 788. a

Thomas diaconus Iustinianopolitanus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 46. a

Thomas presbyter Syrus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 78. a

Thomas diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V 162. b

Thomas diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum. V. 230. c

Thomas diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum. V. 242. c

Thomas diaconus testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum. V. 242. c

Thomas lector testis auditus in actione contra Petrum Apameensem episcopum. V 241. c

Thomas presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, annu 536. V. 250. d

Thomas Ægon *al.* Ægeæ episcopus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 491. c. 493 b. 501. c

Thomas presbyter in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 495. c. 496 d

Thomas presbyter in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 493. c. 497. a

Thomas diaconus in concilio Mopsuesteno, anno 550. V. 494. a. 498. a

Thomas Apameæ Syriæ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 416. c. 429. c. 581. c

Thomas Berissæ *aut* Berissorum episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 417. c. 581. d

Thomas Constantinus episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. b. 581. c

Thomas Circeñ episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 553. V. 418. c. 581. c

Thomas Lunensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 78. c

Thomas diaconus subscripsit libello qui refertur in concilio Lateranensi, anno 649. VI. 119. a

Thomas Florentinensis episcopus in concilio Romano, anno 743. VI. 1550. e.

Thomas presbyter in concilio Nicæno, an. 787. VII. 319. d

Thomas Daontensis *aut* Daetensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 43. a 54. d. 663. c

Thomas presbyter & hegumenus Arsecelensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 14. d. 313. b. 661.

Thomas hegumenus Hieragathensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 342. e

Thomas monachus Mosynensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 346. b

Thomas Tyrius episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 978 b. & passim toto concilio.

Thomas presbyter in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1004. a

Thomas subdiaconus in concilio Constantinopolitano, anno 869 VIII. 1004. d. & passim.

Thomas Eboracensis archiepiscopus in concilio Vvindleshorensi, anno 1070. IX. 1203. b. Anglicano, anno 1072. *ibid.* 1212. d. Londoniensi, anno 1075. X. 348. b. anno 1108. *ibid* 756. d

S. *Thomas* tunc cancellarius interfuit concilio Cicestrensi, anno 1157. X. 1181. b. arch. Cant. interfuit Turonensi, anno 1163. *ibid.* 1424. c. Northamptonensi, anno 1164. *ibidem* 1433. d

Thomas Vratislaviensis episcopus interfuit concilio Vratislaviensi, anno 1248. XI. 701. c. anno 1267. *ibid.* 858 b

Thomas Imolensis episcopus interfuit concilio Ravennensi, anno 1233. XI. 2351. e

Thomas Plocensis episcopus interfuit concilio Vratislaviensi, anno 1267. XI. 858. b

Thomas Belvacensis episcopus interfuit concilio Remensi, anno 1287. XI. 1317. a

Thomas Herefordiensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1341. XI. 1886 d

Thomas Lincolniensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1341. XI. 1886. d

Thomas Hannensis episcopus interfuit concilio Leodinensi, anno 1382. XI. 2014. b

Thomas Roffensis episcopus interfuit concilio Londinensi, anno 1382. XI. 2054. b

Thomas Arundelius Cantuariensis archiepiscopus præfuit concilio Londinensi, anno 1396. XI. 2079. a. anno 1413 *ibid.* 2326. e. Oxoniensi, anno 1408. *ibidem* 2089. b

Thomas Carliolensis episcopus interfuit concilio Anglicano, anno 1402. XI. 2081. a

Thomas abbas S. Mariæ Intervallensis, legatus regis Angliæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. b

Thomas prior Cantuariensis, legatus regis Angliæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. b

Thomas de Praaino miles legatus Stephani ducis Bavariæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2215. a

Thomas de Reynghesliete legatus Stephani ducis Bavariæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2215. a

Thomas de Firmo magister generalis ordinis Prædicatorum partis Citramontanæ interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2219. c

Thomas beatæ Mariæ extra muros Eboraci abbas in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1489. d. anno 1417. *ibid.* 149. d

Thomas Tricaticensis presbyter cardinalis in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1511. d. 1149. a. 1617. c. anno 1417. *ibid.* 156. e

Thomas tituli SS. Ioannis & Pauli in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1531. d

Thomas Postensis *al.* Polten *aut* Poithon protonotarius in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1541. d. anno 1417. *ibid.* 1718. b. 1779. c. 1898. c

Thomas Lubecensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1594. b

Thomas de Amelia in concilio Constantiensi, anno 1415. XII. 1600. b. 1619. b.

Thomas Emonensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 184 e

Thomas Senonensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 185. a

Thomas abbas, ambassiator regis Angliæ, in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 186. a

Thomas Bonorant Licentiatus in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 189. c

Thomas Emoelensis episcopus in concilio Constantiensi, anno 1416. XII. 179. b

Thomas decanus Eboracensis in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 149. d

Thomas de Omena in concilio Constantiensi, anno 1417. XII 1719. c

Thomas de Berenger in concilio Constantiensi, anno 1417 XII. 1761. d

Thomas Treteri Lucionensis notarius in concilio Dertusano, anno 1419. XII. 411. e

Thomas Haselbachius theologus Viennensis in concilio Basileensi, anno 1431 XII. 447. d. anno 1442. *ibid.* 787. b

Thomas Chesneloti baccalaureus in decretis in concilio Basileensi, anno 1432. XII. 482 d

Thomas abbas de Dondraina ordinis Cisterciensis in concilio Basileensi, anno 1419. XII 624. c 625. d

Thomas de Courcellis canonicus Ambianensis in concilio Basileensi, anno 1439. XII. 634. c. 635 e

Thomas de Cersana in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 880. c. 881. c

Thomas Ravennates archiepiscopus in synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 877. a. 890. a

Thomas Faventinus episcopus interfuit synodo Ferrariensi, anno 1438. XIII. 890 b

Thomas Farensis *al.* Fanensis episcopus in concilio Florentino, an. 1439. XIII. 519. a. 1168 c

Thomas Strigoniensis presbyter cardinalis in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 27. e

Thomas Cerviensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 18. d

magister *Thomas* generalis ordinis Prædicatorum in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 29. d. anno 1514. *ibidem* 207. d

Thomas Comaclensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1514. XIV. 205. b

Thomas Lechliensis *aut* Lechliniensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1513. XIV. 248. b. 281. d

Thomas Saonensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1513. XIV. 171. c

Thomas Campegius Feltrensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 749. d

Thomas Cassellus, Britonoriensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1546. XIV. 750. d

Thomas Cavensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 925. d

Thomas Stella Iustinopolitanus episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 925. d

Thomas Goduellus Asaphensis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 928.

Thomas Oyerlaithe *sive* Overlaitte Rosseasis episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 931. d

Thomas Lilius Soranus episcopus in concilio Tridentino, anno 1563. XIV. 932. d

TI

TO

TR

Tranquillus

VB

VD

VB

VL

VM

VN

Index Nominum. Y iij

Vvalo al. Gualo Ædoensis episcopus in concilio Cabilonensi, anno 894. IX. 417. e

Vvalacharius in concilio apud Theodonis-Villam, anno 835. VII. 1698. a

Vvalpertus aut Vvalbertus Portuensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 305. d. in Romano, anno 879 *ibidem* 313. d

Vvalpertus aut Vvalbertus Mediolanensis episcopus in concilio Ravennatensi, anno 967. IX. 675. d

Vvalsarius in concilio Noviomensi, anno 814. VII. 1501. d

Vvalsbertus Abrincatensis episcopus in concilio Tullensi, anno 859. VIII. 682. c. anno 860. *ibid.* 705. c. in Pistensi, anno 862. *ibid.* 758. a

Vvalter Heiebitedensis episcopus in privilegio Henrici imperatoris, anno circiter 1015. IX. 816 d

Vvalterius aut Vvalterus Aurelianensis episcopus in concilio Vermeriensi, anno 869. VIII. 867. c. 1518. c. in Magdunensi, anno 891. IX. 431. a

Vvalterius Sedunensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 305. c

Vvalterius aut Vvalterus Spirensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 787. a. in privilegio Henrici imperatoris, anno circiter 1015. *ibid.* 816. d

Vvalterius Meldensis episcopus in conventu Sandionysiano, anno 1053. IX. 1070. c. in Remensi, anno 1059. *ibidem* 1107. d

Vvalterius comes Pantisiacensis in conventu Sandionysiano, anno 1053. IX. 1071. a

Vvalterius Roffensis episcopus interfuit concilio Londoniensi, anno 1173. *ibid.* 1467. d. Vvestmonasteriensi, an. 1177. X. 1480. d

Vvalterius aut Vvalterius Aurelianensis episcopus in conventu Cabilonensi, anno 875. IX. 276. d. in Pontigonensi, anno 876. *ibid.* 289 c

Vvalterus aut Vvalterius Spirensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1006. IX 785. c

Vvalterus episcopus in conventu Vvestmonasteriensi, anno 1066. IX. 1192 a

Vvalterus Herefordensis episcopus in concilio Anglicano, anno 1071. IX. 1212. a. subscripsit concilio Londoniensi, anno 1075. X. 348 c

Vvalterus Tricassinus episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1092. X. 482. d. Stampensi, anno 1099 *ibid.* 716. d

Vvalterus abbas Beliensis interfuit concilio Cicestrensi, anno 1157. X 1181. d

Vvalterus episcopus Albanensis cardinalis interfuit concilio Veneto, anno 1177. X. 1441. c

Vvalterus de Cantelupo Vvigorniensis episcopus interfuit concilio Londoniensi, anno 1237. XI. 529. b. præfuit synodo Vvigorniensi, anno 1240. *ibid.* 572. n

Vvalterus Gray Eboracensis archiepiscopus præfuit concilio Eboracensi, anno 1252. XI. 705. d

Vvalterus de Suthfeld Norvvicensis episcopus præfuit synodo Norvvicensi, anno 1255. XI. 768. b

Vvalterus Bononiensis episcopus interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2117. d

Vvalterus Reynaed Cantuariensis archiepiscopus præfuit concilio Londinensi, anno 1321 XI 1468 a

Vvalterus Grassi prior Rhodi in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 249. c

Vvalsfredus Baiocensis episcopus in concilio Parisiensi, anno 849. VIII. 59. n

Vvaltgarius in concilio Moguntino, anno 847. VIII. 39. c

Vvalthusius aut forsan Vvalterius Aurelianensis episcopus in concilio Duziacensi, anno 871. VIII. 1650. b. & passim.

Vvamba diaconus, qui & Petrus Segobricensis, in concilio Toletano VI. anno 638. V. 1711. a

Vvanilo aut Vvenilo Senonensis episcopus in concilio Tullensi, anno 860. VIII. 706. d. in Pistensi, anno 862. *ibidem* 757. d

Vvanilo al. Vvenilo Rothomagensis episcopus in concilio Pistensi, anno 862. VIII. 757. d. in Vvermeriensi, anno 869. *ibid.* 1528. a

Vvanilo presbyter in concilio Duziacensi, anno 871. VIII. 1654. d. & passim.

Vvarinus Belvacensis episcopus in concilio Aurelianensi, anno 1029. IX. 841. a

Vvarmund Hrofrensis episcopus in concilio Cloveshoæ, anno 803. VII. 1191. b

Vvarmundus Hipponiensis episcopus in synodo Romana, anno 1015. IX. 834. e

Vvarmundus de Boisseria Noviomensis episcopus interfuit concilio Compendiensi, anno 1270. XI. 917. d

Vveardreid alias Heardrid in concilio Bacanceldæ, anno 798. VII. 1149. c

Vvecilo Moguntinus archiepiscopus præfuit conciliabulo Moguntino, anno 1085. X. 409. d

Vveda episcopus in concilio Bacanceldæ, anno 798. VII. 1149. c

Vvenceslaus patriarcha Antiochenus legatus Romanorum regis interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2214. n

Vvendimarus in concilio Noviomensi, anno 814. VII. 1501. d

Vvenedarius Helenensis episcopus in concilio Narbonensi, anno 788. VII. 965. d

Vvenilo aut Vvanilo Senonensis episcopus in concilio Vernensi, anno 844. VII. 1805. c. Parisiensi, anno 847. *ibid.* 1851. d. VIII. 38. c. anno 849. *ibid.* 38. e. Carisiaco, anno 848. *ibid.* 56. a b. & passim. anno 849 *ibid.* Moguntino, anno 851. *ibid.* 78. b. in privilegio S. Remigii, eodem anno *ibid.* 78. c. Suessionensi, anno 853. *ibid.* 80. d. 83. a. 84. b. 87. c. 89. e. 98. b. Vermeriensi, eodem anno *ibid.* 99. b. 100. n. d. Tullensi, anno 860. *ibid.* 703. b. Pistensi, anno 862. *ibid.* 760. d

Vvenilo aut Vvanilo Rotomagensis episcopus in concilio Metensi, anno 858. VIII. 658. c. Tullensi, anno 859. *ibid.* 681. d. & passim. anno 860. *ibid.* 703. b. in Aquisgranensi, eodem anno *ibid.* 696. d. Pistensi, anno 862. *ibid.* 760. d. Suessionensi, anno 866. *ibid.* 833. n. & passim anno 871. IX. 279. d. Vermeriensi, anno 867. VIII. 869. d. & passim Tricassino, eodem anno *ibid.* 875. c

Vvenilo archidiaconus in conventu Vindocinensi, anno 1040 IX. 939 b

Vveohthun Scolesegiensis episcopus in concilio Cloveshoæ, anno 803. VII. 1191. c

Vverembertus forsan Vvernbrithius Legorensis episcopus in concilio Cloveshoæ, anno 803. VII. 1190. c

Vverenherus Argentinensis episcopus in concilio Moguntino, anno 1071. IX. 1206. c

Vvernharius al. Vverhenarius Argentinensis episcopus in concilio Francofordiensi, anno 1007. IX. 787. a. Salegunstadiensi, anno 1022. *ibid* 844. d

Vvermund in concilio Cloveshoæ, anno 824 VII. 1556 b

Vvermundus Roffensis episcopus in concilio Bacanceldæ, anno 798 VII. 1149. d

Vvernarius in concilio Tullensi, anno 859. VIII. 691. b

Vvernbrithius al. Vverebrithius & Vverembertus Legorensis episcopus in concilio Bacanceldæ, anno 798. VII. 1149. d

Vvernerus archiepiscopus præfuit concilio Moguntino, anno 1261. XI. 815. a

Vvernhardus Secovvensis episcopus interfuit conciliabulo Salzburgensi, anno 1174. XI. 999. a. anno 1281. *ibid.* 1151. c

Vvernhardus Laventinensis episcopus interfuit concilio Salzburgensi, an. 1310. XI. 1514. b

Vvernhardus Patavienensis episcopus interfuit concilio Salzburgensi, anno 1310. XI. 1514. b

Vvernoth presbyter in concilio Cloveshoæ, anno 803. VII. 1190. b

Vveyse præpositus Iethcburgensis legatus archiepiscopi Moguntini interfuit concilio Pisano, anno 1409. XI. 2216. b

Vvibodedus Parmensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 305. b

Vvicardus Basileensis episcopus in concilio Engilenheimensi, anno 948. IX. 624 a. & passim.

Vvicardus Athanacensis episcopus in concilio Ansano, anno 1070. IX. 1201. e

Vvicelinus Altsaizborgensis episcopus in privilegio Henrici imperatoris, anno circiter 1015. IX. 817. a

Vvicfredus Coloniensis episcopus in concilio Engilenheimensi, anno 948. IX. 623. c. & passim.

Vvicfredus Motinensis episcopus in concilio Trevirensi, anno 948. IX. 632. c. & passim.

Vvicfredus Virdunensis episcopus in concilio ad Matronam, anno 962. IX. 647 d

Vvichboldus Coloniensis archiepiscopus præfuit concilio Coloniensi, anno circiter 1300. XI. 1439. d

Vvickmannus Magdeburgensis archiepiscopus interfuit conciliabulo Papiensi, anno 1160. X. 1394. c

Vvicpertus monachus in concilio Suessionensi, anno 853. VIII. 87. a. 95. d

Vvidericus Segontiensis episcopus in concilio Toletano, anno 656. VI. 470. e

Vvido Vellavensis episcopus in conventu Cabilonensi, anno 875. IX. 276. c. in Pontigonensi, anno 876. *ibid.* 290. n

Vvido al. Vvito Rotomagensis episcopus in concilio Remensi, anno 900. IX. 481. b

Vvido Suessionicus episcopus in concilio Trevirensi, anno 948. IX. 632. c. & passim. in concilio ad Matronam, anno 962. *ibid.* 647. d. in concilio apud Montem S. Mariæ, anno 972. *ibid.* 709. c

Vvido Altissiodorensis episcopus in concilio incerti loci, anno 955. IX. 639. c

Vvido Mutinensis *aut* Mutiensis episcopus in diplomate Ottonis de confirmatione jurium Romanæ ecclesiæ, anno 962. IX. 646. c in concilio Romano, anno 963. *ibid.* 650. c. in Ravennatensi, anno 967. *ibid.* 676. b. & passim.

Vvido Silvæ Candidæ episcopus in conciliabulo Romano, anno 963. IX. 648. c. anno 964. *ibid.* 653. c

Vvido Catalaunensis episcopus in concilio Kalensi, anno 1008. IX. 789. a

Vvido Remensis episcopus in conventu Sandionysiano, anno 1053. IX. 1070. e

Vvido comes Ponticensis in conventu Remensi, anno 1059. IX. 1108. b

Vvido dux Aquitaniæ in conventu Remensi, anno 1059. IX. 1108 b

Vvido Lemovicensis episcopus interfuit concilio Exoldunensi, anno 1081. X. 400. a

Vvidradus abbas in conventu Atteniacensi, anno 765. VI. 1702. c

Vvifredus Carcassonensis episcopus in conventu Rivipullensi, anno 1032. IX. 935. c. in concilio Narbonensi, anno 1043. *ibid.* 942. b. Arulensi, anno 1046. *ibid.* 943. d

Vvifredus Narbonensis episcopus in con-

Vvulvoldus abbas in conventu Vvestmonasteriensi, anno 1066. IX. 1192. a
Vvygodus minister in conventu Vvestmonasteriensi, anno 1066. IX. 1191. b

V Z

Vzalus Thucensis episcopus in conventu Africano, anno 484. IV. 1148. b

X A

XANTHOPVLVS cognomento Sidetophas in concilio Florentino, anno 1438 XIII. 33. a
Xanculus seu Sanctus in concilio Neocæsariensi, anno 314. I. 1488. c

X E

Xenon in concilio Sardicensi, anno 347. II. 679. c
Xenophon Milassiensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1003. b. & passim.
Xenophon Anchialensis episcopus in synodo Constantinopolitana, anno 1565. XV. 786. d

X Y

Xystus diaconus in concilio Sinuessano, anno 303. I. 943. b

Y D

YDATIVS subscripsit epistolæ synodicæ episcoporum Galliæ, anno 452. III. 1329. c

Y M

Ymbertus Floriacensis abbas in concilio Pistensi, anno 862. VIII. 758. c

Y N

Ynantius al. Inastius subscripsit epistolæ synodicæ episcoporum Galliæ, anno 452. III. 1329. c
Ymbaldus sancti Viti diaconus cardinalis in concilio Constantiensi, anno 1417. XII. 1764. c

Y O

Yolandus Lingonensis episcopus interfuit concilio Parisiensi, anno 1429. X. 941. c

Y R

Yrminfredus Belvacensis episcopus in concilio Carisiaco, anno 849. VIII. 56. a. Suessionensi, anno 853. *ibid.* 84. b. Vermeriensi, eodem anno *ibid.* 99. c

Y V

Yvo Taillalan, cantor canonicus in concilio Toronensi, anno 1583. XV. 1036 b
Yvo de Guillomanches doctor theologus, Bituricensis canonicus in concilio Bituricensi, anno 1584. XV. 1114. a

Z A

ZACARIAS *aut* Zacharias Anagninus episcopus in concilio Romano, anno 879. IX. 325. c
Zacceus al. Zacchæus Cordubensis episcopus in concilio Toletano, anno 693. VI. 1332. d
Zacchæus Scyllacenus episcopus in constituto Vigilij papæ de tribus capitulis, anno 553. V. 376. c
Zacchæus pro Valentino Silvæ Candidæ episc. in constituto Vigilij papæ de tribus capitulis, anno 553. V. 376. c
Zachæus presbyter testis auditus in actione contra Petrum Apameensem. V. 242. a
Zachæus Gentianensis episcopus in concilio Romano, anno 964. IX 654. a
Zacharias Mitylenes *al.* Mitylenensis metropolitanus in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 33. b. 58. c. 62. a. 74. c. 98. b
Zacharias Palleonus *al* Pellæorum episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536. V. 283. c
Zacharias Libisianus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536. V. 286. b
Zacharias Leontopoleos episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849. b. 1033. b. 1051. c. in Quinisexto, anno 692. *ibid* 1189. d
Zacharias Antiochenus episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1196. c
Zacharias Lagenorensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1208. d
Zacharias in concilio Compendiensi, anno 757. *vel* 756. VI. 1700. c
Zacharias Cardabudeosis *aut* Cardabunsbensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII 46. c. 359. b
Zacharias Hierocæsariensis episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 334. c
Zacharias Trapezupolitanus episcopus in concilio Nicæno, anno 787. VII. 358. b
Zacharias hegumenus Syndensis in concilio Nicæno, anno 787. VII. 543. b
Zacharias presbyter in synodo Romana, anno 853. VIII. 123. c
Zacharias in concilio Constantinopolitano VIII. 633. c
Zacharias episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1016. c. & passim.
Zacharias Chalcedonensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 869. VIII. 1010. b. & passim.
Zacharias aut Zacarias Anagninensis episcopus in concilio Ravennensi, anno 877. IX. 303. d. in Romano, anno 879. *ibid.* 325. c
Zacharias Terracinensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1512. XIV. 29. c. anno 1514. *ibidem* 106. c
Zacharias Sebastensis episcopus in concilio Lateranensi, anno 1515. XIV. 283. d
Zanonus Bajocensis episcopus in concilio Florentino, anno 1439. XIII. 519. a. 1169. a

Z E

Zebanus in concilio Diospolitano, anno 415. II. 1532. d
Zebennus al Zaonus *vel* Zedomnus Pellensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 118. d. 268. c. 312. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 82. d. 328. c. 460. b. 494. b. 585. b. 808. d
Zebennus Martyropolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 83. c. 329. c. 573. c. 589 b. 788. c
Zebinus Pellestianus *al.* Pelleutanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 788. d
Zemarcus Sidymorensis episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 1040. c. in Quinisexto, anno 692. *ibid.* 1197. c
Zenas Pinariensis episcopus in concilio Quinisexto, anno 692. VI. 1197. c
Zeno in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.
Zeno in concilio Romano II. anno 324. I. 1547.
Zeno Tyrius episc. in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. d
Zeno in concilio Tyanensi, anno 365. II. 837. c
Zeno Tyriensis episcopus in concilio Romano II. anno 369. II. 894. d. Constantinopolitano I. anno 381. *ibid.* 953 c
Zeno Teuchitorum *al.* Zeutyrensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 544. c. 693. b. IV. 283. b
Zeno Curij Cypri *aut* Cirenes episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 540. b. 692. c. IV. 284. d
Zeno Rhinocururensis episcopus in concilio Ephesino, anno 449. IV. 119. b. 173. c. 317. d. in Calchedonensi, anno 451. *ibid.* 132 a. d
Zeno presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 124. b
Zeno sanctæ Dei genitricis in fonte, in concilio Constantinop. an. 536. V. 54. c
Zenobius al. Zenonius Seleuciensis episcopus in concilio Nicæno, anno 325 II. 51. d
Zenobius Gnossinus *aut* Gnossensis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 418 d. 694. a. IV. 284. b
Zenobius Barcæ Pentapolis episcopus in concilio Ephesino, anno 431. III. 544. b. IV. 285 b
Zenobius Iamnianus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 518. V. 191. a
Zenobius presbyter in conc. Constantin. anno 536 V. 175. c
Zenobius Eleusinos *aut* Eleusenus episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536. V. 286. a
Zenobius Nicopolitanos episcopus in concilio Hierosolymitano, anno 536. V. 286. a
Zenodotus Telmessensis *al.* Termessensis, Telmissinus *aut* Telmissidiensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 87. c. 333. c. 376. a. 459. d. 452. b. 593. c. 791. b 801. d. in synodo Romana, anno 503. *ibidem* 1369. c
Zenus al. Rhenus Ionopolitanus episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 442. d
Zephyrus Barcæ episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. b

Z I

Zinobius Hostsoensis episcopus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 788. c

Z O

Zodalricus Curiensis episcopus in privilegio Henrici imperatoris, anno circiter 1025. IX. 816. d
Zoen Avenionensis episcopus præfuit concilio Albiensi, anno 1254. XI. 720. b. interfuit Valentino, anno 1248. *ibid.* 702. d. Avenionensi, anno 1270. *ibid.* 920. a
Zoetus Chrysopoleos *seu* Dios Hieri episcopus in concilio Constantinopolitano, anno 680. VI. 849 b. 1035. a in Quinisexto, anno 692. *ibidem* 1192. d
Zoilus Gabalenus episcopus in concilio Nicæno, anno 325. II. 51. c
Zoilus Larissæ episcopus in concilio Antiocheno, anno 363. II. 828. c
Zoilus in concilio Calchedonensi, anno 451. IV. 78. d. 325. c. 466 d. 573. b
Zoilus Cariæ episcopus subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 967. c
Zoilus presbyter subscripsit libello qui refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 38. d. 75. c. 120. d. 131. a. 171. a
Zoilus Raphaneensis episcopus subscripsit epistolæ quæ refertur in concilio Constantinopolitano, anno 536. V. 215. d
Zoras subscripsit epistolæ quæ habetur in III. parte concilij Calchedonensis, anno 451. IV. 929. d
Zosimus a Macedonia episcopus in concilio Sardicensi, anno 347. II. 659. b. 678. c
Zosimus in concilio Diospolitano, anno 415. II. 1512. d
Zosimus Minoidis, Minoidensis *aut* Menedæ episcopus in synodo Ephesina, anno 449. IV. 118. d. 267. a. 313. c. 381.

ZY

Omissa sunt in superiori indice hæc nomina.

Episcopi & abbates anonymi qui conciliis interfuisse reperiuntur.

FINIS.

INDEX
LOCUPLETISSIMUS
EORUM QUÆ TOMIS QUINDECIM CONCILIORUM maximè notanda continentur.

Prior numerus majusculis expressus litteris, Tomum; posterior, columnam; sequentes litteræ columnæ partem indicant.

A F

A G

A H.

A I.

A L.

A M.

A N

A Q

A R

A T

non

AX

AY

AZ

BA

BE

BL

BO

BR

CI

CL

Clotarius

CORNELII

C V

De

D I

DO

EC

ED

EF

EG

EM

EN

apud

E Q

E R

ES

ET

EV

Eula-

EX

F I

X

FL

FO

FR

GA

G E

G I

G L

GN

GO

GR

H A

HE

HI

Hincmarus

HO

An

D.

KA

KE

KI

KN

KV

KY

LA

Lex

LY

MA

MELITENA

M O

de

M V

MY

NA

NO

NV

OC

OD

OE

OF

OR

Kk

OS

OT

OV

OX

OZ

PA

Pisanum

PL

PN

PO

P S

P T

P V

P Y

Q V

RH

SC

SE

de

Index Conc. Gener. X a

TA

TH

TO

TR

T Y

V A

VB

VD

VE

V I

Index Conc. Gener.

VO

V P

V R

FINIS.

PRIVILEGE DV ROY.



LOUIS PAR LA GRACE DE DIEV, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, ou leurs Lieutenans, & autres Justiciers qu'il appartiendra; SALUT. Nostre bien amé SEBASTIEN CRAMOISY, marchand Libraire Juré, nostre Imprimeur ordinaire, & de nostre tres-honorée Dame & Mere, Directeur de nostre Imprimerie Royale en nostre Chasteau du Louvre, ancien Eschevin & Juge-Consul de nostre bonne Ville de Paris: Nous a fait dire & remonstrer qu'il desiroit faire imprimer le Livre intitulé *Concilia Generalia & Provincialia Græco-Latina*, pour la perfection duquel il a employé le soin & travail de plusieurs hommes doctes, pour faire la recherche de quantité de Conciles, Epistres des Papes & divers traitez tant imprimez que manuscrits, concernans ledit œuvre, lesquels manquent aux éditions precedentes & sont grandement necessaires pour l'accomplissement dudit Ouvrage, qui peut par ce moyen faire un corps parfait desdits Conciles, & s'étendre jusqu'à quinze volumes plus ou moins; mais comme il ne peut faire ladite entreprise qu'avec une extréme dépence, il craint que quelques autres Libraires ou Imprimeurs de ce Royaome jaloux & envieux de son travail, ne voulussent s'ingerer d'imprimer lesdits Conciles sur les anciennes & precedentes impressions, sans avoir égard ausdites augmentations, ou mesme qu'apres ladite édition parfaite, ils ne voulussent la luy contrefaire. Ce qui le priveroit non seulement du fruit de ses travaux, mais encore du remboursement des grandes advances & autres frais faits pour lesdites recherches, & de celles qu'il luy conviendra faire pour l'impression desdits Conciles, s'il n'avoit sur ce nos lettres que ledit sieur Cramoisy nous a tres-humblement supplié luy accorder portant deffences à tous Libraires & Imprimeurs & à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'imprimer, faire imprimer, contrefaire, extraire, châger, alterer ny reduire en abregé, vendre ny debiter lesd. Conciles tant sur les anciennes & precedẽtes éditions, que sur celles que ledit sieur Cramoisy pretend faire, en vertu des presentes, sous quelque pretexte que ce soit, sans le consentement dudit Cramoisy: A CES CAUSES desirant gratifier & favorablement traiter iceluy Cramoisy, attendu la connoissance que nous avons des bonnes intentions qu'il a toûjours euës & qu'il témoigne avoir pour nostre service & sçachant avec quel soin il a imprimé & imprime tous les jours quantité de Livres tres-utiles au public: Nous luy avons permis, permettons & ordonnons par ces presentes d'imprimer ou faire imprimer, vendre & debiter en tous lieux & terres de nostre obeyssance, lesdits

Conciles avec les corrections & augmentations, que ledit Cramoisy s'est donné le soin & le travail de faire faire en cette nouvelle edition, par personnes de merite & de signalée doctrine, en telle forme, grandeur, volume, caractere & autant de fois que bon luy semblera durant le temps & espace de trente ans, à compter du jour que la premiere impression sera achevée d'imprimer, faisant tres-expresses inhibitions & deffences à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient d'imprimer ou faire imprimer, contrefaire, extraire, changer, alterer, abreger, vendre ny debiter lesdits Conciles tant en corps que par abregé sans le consentement dudit Cramoisy, nonobstant toutes choses qu'on pourroit alleguer au contraire, à peine de dix mil livres damende payable par chacun de ceux qui y contreviendront en tout ou partie du contenu cy-dessus, applicables moitié à l'Hostel-Dieu de Paris, & l'autre moitié à l'Hospital General de ladite Ville & de confiscation de tous les exemplaires contrefaits au profit dudit Cramoisy, & de tous dépens dommages & interests soufferts & à souffrir : Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin de chacun des exemplaires, un Extrait des presentes, elles soient tenuës pour deuement signifiées, & que foy soit adjoutée à la collation qui en sera faite, par un de nos amez & feaux Conseillers Secretaires comme à l'original, à condition qu'il sera mis un exemplaire de chacun desdits Livres dans la Biblioteque de nostre Cabinet en nostre Chasteau du Louvre, deux autres en nostre Biblioteque publique & un en celle de nostre tres-cher feal Chevalier Chancelier de France le sieur Seguier avant que les exposer en vente à peine de nullité des presentes : Si vous mandons que de tout le contenu en icelles vous fassiez & souffriez joüir pleinement & paisiblement ledit Cramoisy ou ceux qui auront droit de luy pour l'impression desdits Conciles, faisant cesser tous troubles & empeschemens qui luy pourroient estre donnez, en contraignant & faisant contraindre par toutes voyes deuës & raisonnables tous ceux qu'il appartiendra : Mandons au premier Huissier ou Sergent sur ce requis faire pour l'execution des presentes tous actes & exploits requis & necessaires : CA· tel est nostre plaisir, nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, Coustumes de pa· concessions ou permissions & toutes lettres à ce contraires, ausquelles avons derogé · ces presentes. DONNE' à Paris le quinziéme jour de May, l'an de grace mil six cens soix ate. Et de nostre regne le dix huitiesme, Signé, Par le Roy en son Conseil. MABO' L. scellé.

Registrées, ouy, & ce consentant le Procureur General du Roy, pour jouyr par l'Impetrant de l'effet & contenu en icelles, suivant l'Arrest de verification de ce jour. A Paris en Parlement le deuxiesme Iuin mil six cens soixante. signé DV TILLET.

Et ledit sieur SEBASTIEN CRAMOISY *a associé au present Privilege les sieurs*

GEORGE JOSSE.	LOUIS BILLAINE.
DENYS BECHET.	GEOFROY MARCHER.
GUILLAUME LE BE'.	JEAN DU PUIS.
GABR. & N. CLOPEJAU.	SEB. MABRE CRAMOISY.
PIERRE LE PETIT.	&
VEVVE EDME MARTIN.	JACQUES PIGET.